TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. P_MSS_1480

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

REGESTVM
... IER. PARTHENOPE...

1496

Mss.
1480

M S

n°24

4556

1676

1480

Tesoro di prose

[illegible]

[illegible] XI

[illegible]

per ipsum Bert.

scripturas coram nobis ag. nominis eius unde cognita

visitare ac audiens ipsis partibus in Cotra licrono

audiret eum ad concordiam et bonam pacem reducere et ab illis tollere

omnem materiam ... presentium canonicis et

... et. Christi nomine invocato ... et totam curiam

dictis invocatis dicimus ... sententia

... ut in dicta

... servaverit omne

... sito notorie

habuit sub eadem dissensia ut ...

sententiamus ac condemnamus dictas partes ad observatione h...

... sumpta ...

contrariove quicumque per nos ... erit et ... dicimus ...

... nobis ... in ... pro ... pro ...

...

... Iacobus ... et Petro a

... vocatis et rogatis eis ... et ...

... tertio ... anno ... octava

aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub pena dupli
predicte litis et expensarum obligando ad hec omnia et singula
et stabilia presentia et futura etc.
Et ulterius ad maiorem firmitatem et firmum robur …
iuraverunt in manibus mei notarii ad sancta dei quatuor …
predicta omnia attendere et observare pro … et non contra facere
… se foro ecclesiastico subiicientes, quo ac …
… ubi … presentibus Blasio quondam … et Augustino quondam …
… ambobus de Roma … vocatis notis ac hec specia…

promissio …
… et …
de Roma facta …
…
In Christi nomine amen. Anno ab eius …
…
et lo. filio …
Et ibi …
de Roma una … omni meliori modo … et forma
…
maxime in quadam lite et differentia de quadam …
cum … de Roma … omnia et singula
… et si talia esset que mandatum …
exigerent et que … facere possit …
desset promittens … habere … de et super …

Emptio Ioannis … de Roma a Thoma quondam … candidi de …
publicat.
In Christi nomine amen. Anno ab eius n…
… quinquagesimo indictione octava die
… domi habitationis …
… de Roma …
de … et Ioannes … Bianchi de …
et … rogatis …

5

[illegible] ser Candidi de roma per se et suos heredes et
successores quoscumque ac vice et nomine Nic. ac Candidi eius fratrum
[illegible] suis propriis bonis et dedit vendidit
[illegible]
[illegible] mediam
[illegible]
campum [illegible] et a meridie ... a [illegible]
donati Jachini de roma et a [illegible]
vero latere campum Andree chauteri de roma et [illegible] et in
vero latere campum [illegible] possidendum
[illegible]
libras sex et sol. quatuor pro ducato quod totum precium ibidem
in [illegible]
in [illegible] et uno ducato auri [illegible] habiti
[illegible] se dicens venditor non
[illegible] eidem
[illegible]
et [illegible] promisit dicto [illegible]
[illegible] cedent ... capitum usque ad terminum [illegible]
[illegible] cimbo de la porta in loco

cap.

[illegible]

Et ibi Blasius [illegible] Corradi [illegible]
[illegible] de [illegible] Geraut et [illegible] loca [illegible]
[illegible]
[illegible]
Duas [illegible]
[illegible]

[illegible]

... proxime futuro ...

[illegible]

... termino nec passo ...

[illegible]

... de roma ...

... iuratus ...

... die vigesima nona mensis octobris ...

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suo et rumuai

ris prius dicto ut in ea [illegible]

Mandatum Iac. q. Augustini Ioannis [illegible]

[illegible]

Giorgio [illegible]

[illegible] [illegible] octave die nona [illegible] quing. quing

[illegible] platea dicte uille [illegible] And [illegible]

Georgio q. Ioannis fachini [illegible]

[illegible] Iac. q. Augustin stephani [illegible] [illegible]

et forma [illegible] et efficatius potuit et [illegible] fecit [illegible]

[illegible] tatum procu

actorem factorem et negotiorum gestorem [illegible] [illegible] presentem

[illegible] mi [illegible] ab [illegible] [illegible] tantum specialiter et expresse in

[illegible] [illegible] in [illegible] insto

et nominatis habendis [illegible] et [illegible]

[illegible]

essent [illegible] uerius ipsemet constituens [illegible]

[illegible] tam, firmum, et gratum, habere [illegible]

quibus rogatus [illegible]

[illegible]

Leonardi simonis de salt [illegible] hoie [illegible]

[illegible] ser Georgio [illegible]

[illegible]

[illegible] Busparon [illegible]

Et ibi michael q [illegible]

[illegible] Jure, et forma

ac solemnius [illegible]

factorem et negotiorum [illegible]

[illegible] mi [illegible]

[illegible] causis [illegible]

[illegible] et [illegible] necessaria et oportuna ad faciendum et

si talia essent que mandatum magis speciale exigerent et que uerius

[illegible]

[illegible]

[illegible]

de nomi [illegible]

[illegible] pro [illegible]

[illegible] et omnia et singula mei ne [illegible] quod ma[illegible]

semper adesset et promittens semper in omnibus ratum habere et de

quibus rogatus

[illegible] omnia que exigeret de residuo dicte merc[illegible]

[illegible] bras [illegible]

duos Francisci de Filattiano congnado omnia et singula eius bona

[illegible]

Quinctio Dominici filius Morrioni de Roma in mario Andree Cautini ad regulicio [illegible] Filippi filii magni [illegible]

[illegible] Christi nomine amen anno ab eius [illegible]

[illegible] mei notarii presentibus Dominico q. Martini sciani et [illegible]

Joannis Augustini ambobus de Roma testibus vocatis habitis et

Dominicus filius Morrioni de Roma nomine suo ac dicti eius [illegible] ac non [illegible] vi seu metu compulsus

[illegible] et omni suo [illegible] et [illegible]

[illegible] Cautini uti Camerarii [illegible]

[illegible] de Roma dicti et

[illegible] procuratoris et [illegible]

[illegible] et suo dicti magni [illegible]

semper ratum habere et de et super quibus rogatus [illegible]

[illegible]

[illegible] amplissimo precio [illegible]

[illegible] Blasii [illegible] dicti eius [illegible] in Ratione [illegible]

[illegible] possidem [illegible]

[illegible] supra [illegible] accuperat [illegible]

[illegible] personas [illegible]

[illegible]

Cum pacto retrovendendi suprascriptum pratum eidem forma sive et clausulis quibus supra tradidit solutis tamen prius instrumenti expensis sic ea ... de et super quibus rogatus ...

[illegible] In Christi nomine amen anno ab eius Nativitate ... Indictione ... die 18 mensis Januarii. Actum Rome in quo ... solario domus habitationis Bernardini ... Zeccho ... de ... vicario ... de ... vocatis rogatis ...

Et ... de ... de rato ... Baptiste ... ad instantiam et requisitionem Bernardi ... de Roma ... sabatam eius filiam ... dotis nomine ... et ... habuisse ... Bernardo ... duos ... quatuordecim ... una pelliccia nova que extimata fuit valoris librarum ... dia ... quatuor ... solvit ac fecit dictus Bernardus ... cum conductione ... bonorum ... pro ... sabata dicte Baptiste ... debeat ... qui ascendunt ad summam librarum ... ommimode ... confessionis ... bona ... data ... promisit ... quo supra ... solvere ac restituere dictam ... in pacto ... eidem sabata ... dicto Baptista ... suis heredibus ... maritum ... durante matrimonio, de quo ... eadem sabata eius uxor posit ... omnia et singula predicti eius mariti bona ... dotis ... soluta et satisfacta fuerit ... si dictus Baptista ... supervixerit ... ornatum ... pro quibus omnibus ita firmiter attendendis ... bona mobilia et stabilia ...

IN christi nomine amen anno [illegible]

[illegible]

sñtia arbitral [illegible]

IN Christi nomine amen anno [illegible] eiusdem Domini nostri [illegible]

[illegible]

[illegible]

Lata data et promulgata fuit dicta sententia, [illegible] dictis [illegible] coram me notario ac testibus [illegible] [illegible] et

[illegible] ... unde [illegible] ... Romana et [illegible]

[illegible]

[illegible] mrmo uti cessionis suppli[illegible] ibi [illegible] et [illegible]

[illegible] pro [illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible] fuit se habuisse et [illegible]

[illegible] Bernardi [illegible] omnimode [illegible]

[illegible] pro [illegible] et con[illegible]

[illegible] et [illegible] sicut [illegible]

[illegible] et [illegible]

et [illegible] in [illegible] pub. et [illegible] se [illegible]

[illegible] possint dicte eiusdem [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] facultatem omnimm[illegible]

per se et dictis [illegible] pro se et [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] pro [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible] pro [illegible] firmiter [illegible]

[illegible] in et [illegible]

[illegible]

Dictis die [illegible] et [illegible]

L[illegible] [illegible]

9

[illegible]

[illegible] anno [illegible] quod Joannes [illegible] et [illegible] ciocam [illegible]
[illegible] Eustachio [illegible] Gregorius [illegible] magno Basi [illegible]
[illegible] et finituro [illegible] a [illegible]
Basta accepisset [illegible] dictam [illegible], ut continetur [illegible]
manu [illegible] de [illegible] sub [illegible] anno et die ut in eo [illegible] omnibus
[illegible] et notarij [illegible] quod [illegible] ipso [illegible] a dicto [illegible]
[illegible] et [illegible] Nunc vero
[illegible] Gregorius [illegible] Romae [illegible]
[illegible] pro minori [illegible] Basta commodo [illegible]
[illegible], et [illegible] magno [illegible] Romae
et [illegible] bona [illegible]
[illegible] Romae ab [illegible] minor de [illegible]
[illegible] ab [illegible] et a [illegible]
et [illegible] omni [illegible]
dicta [illegible] locatione [illegible] supradictis [illegible]
[illegible], pro quo [illegible] Gregorius [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible] dictum [illegible]
[illegible] dictum Baptam ad [illegible]
sub obligatione [illegible]
alia [illegible] magno [illegible] Romae in loco, quo [illegible]
[illegible] promiserunt [illegible] evictione et manutenent[illegible]
[illegible] sub obligatione [illegible] magno [illegible]
[illegible] Magdalena [illegible] dictum [illegible]
[illegible] dictum [illegible] ut dixit [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Benvenuti et [illegible]
[illegible] et [illegible], quod [illegible], et [illegible]

[illegible]

[illegible] in vigore [illegible] parti [illegible]

et [illegible] bonorum [illegible]

[illegible] nostro [illegible] ac [illegible]

[illegible] quoscumque [illegible]

[illegible] ibi [illegible] pro se et suis heredibus, et eo ut [illegible]

[illegible] volunt et [illegible]

[illegible] et foro librorum [illegible]

[illegible] ab ipso [illegible]

et [illegible] munerum [illegible]

sub [illegible] item habierit et habere in possessionem domum [illegible], et [illegible]

[illegible] pro [illegible] et corpore [illegible]

cum accessibus et egressibus suis usque in vias publicas et [illegible]

[illegible] bona [illegible]

[illegible] et sua [illegible]

[illegible] plenaria [illegible] promittens [illegible]

[illegible] pro se et [illegible]

[illegible] dicta silva [illegible] et omnia et singula

[illegible]

[illegible] hoc pro suo pacto [illegible] facti [illegible]

[illegible]

[illegible]

sua bona mobilia et stabilia [illegible]

rogatus etc.

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]

In Christi nomine amen anno a nativitate eiusdem millesimo [illegible] vicesimo quinto [illegible] [illegible] [illegible] nona

[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] mona [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Rome [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in parte [illegible] [illegible]

[illegible] et alia expedienda [illegible]

[illegible]

Rome in loco [illegible]

[illegible]

obseruerint et [illegible]

[illegible]

Baptiste [illegible]

Jo[ha]nnes [illegible] cum [illegible] stephanum in [illegible] [illegible]iter et amicabiliter deuenerunt, hinc ad
et conuentiones infrascriptas [illegible] dictus Baptista [illegible] dedit, [illegible]

[illegible]

ad navim

Ad accessio

donec -

probus

[illegible] maurus cerdo [illegible] leonardi mauri Lutozzi vigore pacti [illegible] dicti [illegible] renouendi [illegible]

[illegible]

[illegible] in Sancta Inuncta [illegible] et [illegible]

[illegible] nec non [illegible] sub spe [illegible] Omnia [illegible] cum [illegible] conspiratorum ad [illegible]

[illegible] Dicti [illegible] omnia [illegible]

[illegible] Aprilis Anni Domini [illegible] omnibus [illegible] vocatis et [illegible] Bartholomeo [illegible]

promisserunt et nō Coacti vi, aut violentia. [illegible]

[illegible]

eor [illegible]

[illegible] nistimi ea uerba, quae ad sacrū fon

[illegible] uno ore obtemmi iubet. quae honora [illegible]

[illegible] fecerunt, cōstituerunt, et solemniter ordinarū

antonia [illegible] eor, matrem [illegible]

ibi pntem et acceptā: et ancillam, et Dominā curatricem in bonis mobilibus [illegible]

[illegible] in vita sua [illegible] omni modum, in eis quiquid sibi placuerit facien [illegible]

[illegible] et hanc vitam (cum decet) in honorum

dictos suos filios [illegible] et promittentes [illegible]

[illegible] dictae dnae Ant. eor, matri ibi pnti et

[illegible]

[illegible] seu [illegible] mortis [illegible]

[illegible]

[illegible] per [illegible]

[illegible]

[illegible] Aprilis Actū Romae

[illegible] pntibus ibidem [illegible]

[illegible] dicentibus Zucchi et [illegible]

[illegible] vocatis et rogatis

[illegible] adverterentur seu [illegible] uerti du

[illegible]

[illegible] nihil de [illegible]

[illegible]

[illegible] ut [illegible] est [illegible]

[illegible]

zicchini pro [illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible] pro quo [illegible] promisit [illegible]

[illegible] dicti [illegible] [illegible]

debitore dicti [illegible]

et [illegible] vno [illegible]

[illegible]

[illegible] contra [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] iudicis [illegible]

[illegible]

dictus mag. Antoni [illegible]

[illegible]

prefatas ...

... ut supra ... sub obligatione omnium ...

... contrarium ... et ... usque in ...

... memorandum. Quorum ... hec omnia et singula ...

bona mobilia et stabilia presentia et futura pro ... omnium ...

... et singula ... ut ... et sup...

... Baptista ... Aloisij parth. ...

Item eodem anno ... nona ... Actum Rome ...

... mei notarij ... presentibus ... Baptista de ...

et Baptista q. Ant. Symeonis de roma ... testibus ...

Ibi Leonardus de colle alto omnibus melioribus modo ...

quibus melius et efficacius potuit et potest ... suum ...

... et procuratorem ...

... abire ...

... et omnia et alia ...

... nat ... qua ...

... ad omnia ...

... et singula rata ...

ud. Brevem de myles
ex sd. stimo fabri de [illegible]

[illegible] Dei [illegible] anno [illegible] die [illegible] mensis [illegible]
die [illegible] undecima mensis maij actum Rome in quodam
thalamo cubiculi mei notarii [illegible] presentibus [illegible] domino
Leonardo cap[illegible] fraternitatis omnium sanctorum calabrie in urbe Romana
et magistro petro Dragono [illegible] Dragoni de roma [illegible] vocatis [illegible]

Sebastianus [illegible] thophili pauli [illegible] de [illegible] [illegible] et suorum [illegible]
[illegible] et [illegible] elucatorum [illegible] ad [illegible] et [illegible] pro singulo
anno, quod [illegible] dictus sebastianus in [illegible] mei notarii
[illegible] progenitorum [illegible] et [illegible] fuit [illegible] et
[illegible] in integrum [illegible] habendi [illegible] notarii
[illegible] precij [illegible] et [illegible] et alio [illegible] dedit
vendidit et tradidit [illegible] et [illegible]
[illegible] loco [illegible] Recipienti et [illegible] pro se et
suis [illegible] et eo [illegible] cui vel quibus [illegible]
[illegible] sive [illegible]
[illegible] Burgij [illegible] solis [illegible] Jacobi [illegible]
[illegible] Jacobi [illegible]
[illegible] Jacobi [illegible]
[illegible] Dominum [illegible]
et [illegible] ad [illegible]
[illegible] Donandum et quovis alio titulo [illegible]
[illegible] et [illegible] emptori, sive cui [illegible]
[illegible] ad [illegible] cum omnibus et singulis
[illegible] in integrum [illegible] et
[illegible] gramatica
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ ut [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] arbitratur, arbitramediatur [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible] sub.[illegible] Andream ad [illegible]

[illegible] et [illegible]

sibi [illegible] [illegible] augusti [illegible]

ipso bono [illegible] fratrum [illegible] Mc.[illegible] et [illegible] ad habendum [illegible]

[illegible] meliorandi et non [illegible] cum omni [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible]

et [illegible] et [illegible]

[illegible] sub pena [illegible]

[illegible] omnia et [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

promittens sibi [illegible] sub oblig. [illegible]

et stabilem habiturum, et futuros [illegible] et [illegible]

[illegible] et observare, et non contrafacere, nec [illegible]

sub pena dupli eius pro quo [illegible] movebitur [illegible]

[illegible] in hoc [illegible]

[illegible] et [illegible] rogatus [illegible]

[illegible] anno [illegible]

[illegible]

[illegible]

gemi, et Laurentio Jo[hann]is cimoni his duobus incolis Rome [illegible]

Et ibi Georgius q. Joannis [illegible]

[illegible] et firma [illegible] melius, et [illegible]

[illegible]

[illegible] vicesima [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] ad iurand[um] [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] exigere [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] de et [illegible]

Confessio [illegible] nobis magistri Baptiste [illegible]

In Christi no[m]i[n]e am[en]. Anno ab eius nativitate [illegible]

[illegible] indictione [illegible]

[illegible] Rome, in quadam scola [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Baptiste [illegible] de [illegible] et dei

[illegible] no[m]i[n]e, [illegible] fuit et habuisse, et [illegible]

[illegible] Baptista [illegible] incola Rome libras [illegible]

sol[idos] duo, [illegible] et [illegible] debitas ex causa [illegible]

[illegible], et [illegible] viginti quatuor pro [illegible]

sub [illegible] [illegible] manu mei n[otar]ii sub

[illegible] ... in ... [illegible]

[illegible]

et [illegible]

[illegible]

[illegible] ... et [illegible] ... [illegible]

[illegible]

p[illegible] habere et [illegible] et [illegible]

[illegible] alios sub pena dupli [illegible] pro qua [illegible]

in [illegible] movebitur qua pena soluta vel non [illegible]

[illegible] et robur obtinentem [illegible] et [illegible]

[illegible] ... in [illegible]

[illegible] anno ab eius nat. 1551 [illegible]

nona die [illegible] Junij [illegible] Rome in [illegible]

domus habitationis [illegible] hospitalis [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible] aug. et andrea [illegible]

[illegible] et rogatis

[illegible]

[illegible]

[illegible] lapsi et futuros [illegible] locavit et affictavit Silvestro [illegible]

[illegible] Jo[illegible] de [illegible] presenti et acceptanti

[illegible]

portionem bonorum [illegible] sua [illegible]

et singulis alijs [illegible] edificijs sitis in dicto [illegible] et

[illegible] et [illegible] arbitrio et extimatione [illegible]

[illegible] locatoris [illegible] de [illegible]

[illegible] conductori [illegible]

[illegible]

in quos [illegible]

fiuis. in dicto monimo, et inf dom molendini sitis ut fuerat dicti.
partes ibi confessi etc. ac cum eius portione domor. palatii cohetur. sitorum
[illegible] et sub [illegible] citeriori [illegible]
Villae [illegible] versus septentrionem usque quedam confini dicti silvestri
conductionis et inf plures et [illegible] signi sunt confinia etc. ad habendum
[illegible] possidendum gaudendum usufructuandum meliorandum et non [illegible]
[illegible]
[illegible] et misse [illegible] vel octo diebus post summam [illegible]
[illegible]
[illegible] cum hoc [illegible]
[illegible] silvestri conductio
[illegible]
dispendijs ac interesse [illegible] et [illegible] bona mobilia et s[illegible]
obligando ad haec omnia et singula [illegible] et sub quibus [illegible]
[illegible] et [illegible] etc. et sub quibus [illegible]

[illegible] loco de [illegible]
ac omnibus suis [illegible]

Actum [illegible] ibi [illegible]
[illegible] in quo [illegible]

ets it omni liti sou cipriena, que peccq ouay

[illegible]

... indictione nona ...

... [illegible] ...

... ibidem ... Leonardo ...

[illegible]

... duc(ati) ... quindecim. Ibidem in presentia mei notarii ...

... premitins deus

... nis sunt ad testis ... statim

... ad ... et ... sua omnia mobilia

... [illegible] ... quam

... rogatus

... renna ...

... relinquit ... debitor

... libris ... et scriptu ... exceptionum ... non habi...

... et non sit facta confessionis sub ... hi...

... iuris ... tam canonico quam civili ...

... se quovis ... dedit, vendidi...

... de ... in substantia ... ibi ...

... commercio ... et ...

[illegible]

[illegible] Marany

[illegible] uiba ~o

[illegible] Simonis

de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debitor [illegible]

de libris 18 [illegible] in manibus Johannis q. Augustini

Grifhani de [illegible] [illegible], et accipientis [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] promittens

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et singula sua bona mobilia

et stabilia presentia et futura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ac [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de civitate Austrie et
[illegible] Augustinum [illegible] [illegible] ad primos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] q. Andree fabri de Grigiono

In Christi nomine amen. Anno a [illegible] [illegible] Millesimo quingentesimo [illegible] [illegible] nona [illegible] [illegible] vigesima.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] presentibus [illegible] [illegible]

q. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] q. [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

ibi Michael q. Andree fabri de Grigioni [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] a [illegible] q.

Johannis [illegible] de civitate Austrie [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Dictus Michael [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] et cetero se ne Impediat In

[illegible] ac et suar amour [illegible]

[illegible]

[illegible] in quoda [illegible] [illegible] mer[illegible].

[illegible]

2

... usi ...

... octobris Romae Dom. Leonardi cap.m dei Conti ...
... filie magistri pascutti dituni quadimo ... ...

Et ibi cum sit q Augustinus ... ...
... et alimenti ...
Jac. ... mercatori ... de valore ...
... ~~... ... ...~~ ...
tenue est q dcus Aq. ... ... non habens aliud modu pro ...
satisfaciendi dcor ... obligauit, nomine proprio, eidem Josepho pnti ...
dual monicas ... ... pro dicto ...
bolas et insolidum eius bona mobilia et stabilia ... ...
futuru ... eidem Josepho pnti et acceptanti ... obligando ad ha...
bend sua mobilia et stabilia ... et ...

Compromissu ... et ... d'sauorgnone ...

... dei noie, Anno Nati.tis 1551. Indictione ... die quin...
... octobris Romae in quodam ... mei ... pnte ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Thoma [illegible] Jacomi de [illegible]

[illegible] et ab ei audita, et alias multa,

[illegible] dicti Thoma ad [illegible]

[illegible]

[illegible] dicti Thome [illegible]

[illegible] declarata [illegible]

[illegible]

[illegible] ibi pinor laudavit, et approbavit, ad laudem dei et

[illegible] hospitii eodem [illegible] In [illegible] anno [illegible]

[illegible] filio [illegible]

et dominico filio [illegible] de [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] mandatum [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible] quinque [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible]

publicatum infrascripti magistro Baptiste

Restitutio Baptiste Cum[m]i nomine pupillorum Cummi, a Bugnio de Fragellaca, pro [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno a Nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo [illegible] Indictione nona die [illegible] mensis octobris. Actum Romae in quodam [illegible] cubiculo mei notarii infrascripti [illegible] ibidem [illegible] Francisco [illegible] et Alexandro [illegible] et Bartholomeo [illegible] de [illegible] testibus vocatis habitis et rogatis.

[illegible] cum [illegible] quia [illegible] quondam Pauli [illegible] Romae [illegible] omnia sua bona [illegible] nomine [illegible] ad [illegible] et [illegible] Ioannis Antonii de Fragellaca [illegible] ad [illegible] magistro Baptista quondam Odorici Cummi [illegible] curator pupillorum Cummi [illegible] ut constat [illegible] Bugnio de [illegible] de Fragellaca [illegible] sunt [illegible] Bugnio sibi [illegible] ut alio quocumque [illegible] et foro [illegible] ad [illegible] ducato [illegible] magistro Baptista [illegible] cum quo et [illegible] dicto magistro Baptiste [illegible] bona obligata [illegible] ut [illegible] et [illegible] et non [illegible] ut [illegible] et hoc [illegible] sua bona [illegible] mobilia et stabilia presentia et futura [illegible] magistro Baptiste [illegible] et [illegible] bona obligata [illegible] magistro Baptiste [illegible] in forma [illegible]

Ioanne [illegible] quondam [illegible] / In Christi nomine Amen. Anno a Nativitate eiusdem [illegible] mensis octobris. Actum Romae in quodam [illegible] cubiculo [illegible]

[illegible] videlicet [illegible] quondam Mathei [illegible] de [illegible]

[illegible] et successores suos quoscumque [illegible]

[illegible] Ecclesie [illegible] et conducenti [illegible] et successoribus suis quibuscumque

[illegible] Roma [illegible] cum [illegible]

[illegible] Locatoris [illegible] plantatam arboribus cum [illegible]

[illegible] et arboribus [illegible] et decem, [illegible] in finibus [illegible] in loco [illegible]

[illegible] olim [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible] publicatum [illegible]

Syndicus [illegible] [illegible] anno ab eius [illegible]

[illegible] et [illegible] in quo [illegible]

[illegible]

[illegible] de [illegible] sibi vocato [illegible]

[illegible] quondam [illegible] et [illegible]

[illegible] et hominibus [illegible]

[illegible] et ad [illegible]

[illegible] duobus [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] in Roma de [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] quondam [illegible] et [illegible] quondam [illegible]

[illegible] et [illegible] quondam [illegible] quondam [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] duobus [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] cum [illegible] pro
[illegible] notorie in eorum [illegible] In [Christi] nomine amen anno 28 die octobris [illegible]

[illegible] sub [illegible] cum loco presentibus [illegible] quondam [illegible] Blasii et [illegible] quondam [illegible] [illegible] notis [illegible] de [illegible] domini quondam [illegible] quondam [illegible] de [illegible] et [illegible] quondam [illegible] de [illegible] pro [illegible] et ad hoc [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible], [illegible] et [illegible] potiis, et in [illegible] [illegible] [illegible] honorandus de [illegible] [illegible], et [illegible] in notorie [illegible] nostri [illegible] et cum conducat [illegible] presb. [illegible] domus et sufficiens [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] In [Christi] nomine amen [illegible]
[illegible] In [illegible] [illegible] presentibus [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] de quaderno, et [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] et [illegible] et compromissum [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] arbitratores [illegible] et [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et concordiis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et confirmandi [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] In [Christi] nomine amen [illegible] [illegible] Francisco [illegible] quondam [illegible] de [illegible] ac [illegible] quondam [illegible]

[illegible] fuerit de multo pro libris quinque [illegible], et solidi [illegible]
quinque quod [illegible] [illegible] [illegible] fuit [illegible] et [illegible]
[illegible] novembris [illegible] modo [illegible] [illegible]
[illegible] fuerit [illegible] libris [illegible] et omni
[illegible] et [illegible] cum, quo [illegible] cum [illegible] se quoniam [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] prima et [illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible] quod [illegible] et [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] vocavit [illegible] et rogavit.

[illegible]

[illegible]

[illegible] ad Barg. [illegible]

[illegible] Ecclesie

[illegible] publice [illegible]

Habitis ad barg. [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] mephiboseth [illegible] per eidem [illegible]

[illegible] chronica [illegible] quos confessus fuit [illegible] et [illegible]

[illegible] Citauiamus

[illegible]

[illegible] omnis vniuersitas que ad [illegible]

[illegible]

[illegible] tum liber [illegible] lector et omnia [illegible]

[illegible] habet et imprimuntur domi [illegible]

[illegible]

[illegible] chronico [illegible]

[illegible]

[illegible] continere [illegible]

[illegible] conseruaut omnia in

[illegible] stabilia [illegible] et [illegible] mobilia [illegible] habebit [illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] liber [illegible] questione [illegible]

[illegible] habet et [illegible]

[illegible] contra [illegible] gratis habet et [illegible] et [illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen. [illegible] Anno 1556 [illegible]
[illegible] die [illegible] Veneris nona mensis Januarii [illegible]
[illegible] domus [illegible]

[illegible]

[illegible] formationem [illegible] Petro per
[illegible] [illegible]

attendere et observare omnia et singula, que per predictos arbitros sententiata declarata seu adiudicata fuerint itaque habere firma rata et
[illegible] dicto [illegible] per duos, quilibet per partem
[illegible] declarationi [illegible] per dictos arbitros et
[illegible] parti observanti sententiata et declarata
[illegible] arbitros [illegible] compromittentes [illegible] supradicta
omnia firmiter attendere et observare et non contrafacere dicere vel venire
sub obligatione omnium bonorum suorum mobilium et stabilium presentium et futurorum
Pro quibus omnibus [illegible] firmiter observandis obligaverunt omnia sua bona
mobilia et stabilia presentia et futura [illegible] et super quibus rogatum

[illegible] et quitatio magistri [illegible] hominibus [illegible] quilibet in [illegible]

In Christi nomine amen. Anno Nativitatis [illegible]
[illegible] indictione xiiij die [illegible] lune [illegible]
[illegible] magister [illegible] murator [illegible] per
et successores suos quoscumque vocavit se fore [illegible]
satisfactum, solutum, et contentatum [illegible] Alesio q. [illegible]
Leonardi [illegible] Alexandro [illegible] Antonio [illegible] et
[illegible] q. Danielis ~~[illegible]~~ [illegible] omnibus de villa [illegible]
presentibus et stipulantibus pro se et loco de nomine Baptiste q. [illegible] et
eodem loco [illegible] heredibus [illegible] omnibus et quibuscumque ~~[illegible]~~ [illegible]
sibi debitis per prefatos homines [illegible] et [illegible] eidem debitis
prout in conventione manu mei notarii sub suis anno et die [illegible]
[illegible] magister [illegible] de [illegible] presentibus et [illegible] pro se et [illegible]
heredibus et loco de nomine [illegible] Baptiste q. [illegible]
[illegible] quitationem de non petendo [illegible] predicta [illegible]
et [illegible] ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ que [illegible] usque in presentem diem [illegible]
[illegible] omnes conventiones [illegible]
[illegible] per se [illegible] de [illegible]
[illegible] et loco de nomine dicti Baptiste [illegible]
[illegible] attendere et observare et non contravenire [illegible]
malitia aliqua sub pena dupli et sub obligatione omnium bonorum [illegible]
mobilium et stabilium presentium et futurorum [illegible] Pro quibus [illegible]
observandis obligavit omnia sua bona mobilia et stabilia presentia et
[illegible] et super quibus rogatum [illegible]

[illegible] in manibus [illegible] q. Petri [illegible]

[illegible] nomine [illegible] Nativitatis [illegible] Anno
[illegible] indictione xiiij die [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] ob [illegible]

[illegible]

[illegible] quaelibet

[illegible]

[illegible] portione [illegible]

[illegible] valuit [illegible]

[illegible]

[illegible] domus et vero cuilibet [illegible]

[illegible]

[illegible] confessionibus per ipsum franciscum sic peractis in [illegible] [illegible] perce-
[illegible] de [illegible] diu viventis [illegible] seculorum. Commisit mihi notario [illegible]
[illegible] de omni inquisitione [illegible] Natalis et danielis [illegible]
[illegible] mihi notario [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] carnis [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] me notario [illegible] quidem Bapta cognomento [illegible]
[illegible] [illegible] et Bapta [illegible] leonardi martini
[illegible] vocatus et rogatus. Comparuerunt coram
[illegible] [illegible] Natalis [illegible] Bapta [illegible]
[illegible] fac. [illegible] magnardi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] fac. magnardi [illegible] patruo et [illegible] publicari [illegible]
[illegible] termini [illegible] factas per dictum franciscum Quibus sic [illegible]
publicatis [illegible] vernacula per me [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] audientibus [illegible]

[illegible] publicatis [illegible] se [illegible] Natalis daniel et [illegible]
[illegible] stephani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
per [illegible] [illegible] [illegible] concordiam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] bonorum capli VI.

[illegible]

[illegible] meridie [illegible]

[illegible]

item unum medium [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

... pub. nominata ...

... prenominati boni ...

... partes predictam ...

fuerunt ... promittentes proprium et promiserunt ...

in ipsis bonis ... promittentes ... communitas dui ... et omnia ...

...

... in ... contra ...

et grata ... habere tenere et observare et non contravenire ...

omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et immobilium ...

Promittentes et mutuis sibi invicem ... stipulatione ...

... litis pro ipsis bonis inter eas ... dividendum et ...

in ... et parifer dividere sub obligatione omnium ...

...

sibi mutuo observare obligaverunt omnia eorum bona ...

Constituentes ... quatenus opus sit ...

... in sua portione accipient quam ...

accipiendi sibi mutuo licentiam contulerunt ... et sub ...

... ptio ... Maria ... de Tarcento

In ... noie ... Anno sua Nativitatis millesimo quingentesimo quinquagesimo ...

... decima ... ...

[illegible]

Dermacon facin... a

Sequitur ratificatio

...s alios duos sindicos facta sub die 26 ...

...

...rutte de villa ...

... sol xiiii oro quolibet scuto ...

... mondi ...

...llaco ...

... strata ...

... oro ...

... ontinta ...

... marul...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Syndicatus [illegible] hominum
ville Sauorgnani

In Christi nomine [illegible] super [illegible]
[illegible] magistro Iacobo [illegible]
[illegible] [illegible] Moinnis [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] et more solito
[illegible] [illegible] congregati [illegible]
[illegible] vicinia omnium vicinorum ville Sauorgnani
[illegible] omnes [illegible] Stephanus quondam [illegible]
[illegible] quondam [illegible] [illegible] fuerunt
[illegible] [illegible] et loco et nomine
[illegible] de Beltramutis quondam [illegible] ad hoc [illegible]
[illegible] alterius iurati [illegible] quo [illegible]
[illegible] quondam [illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] quondam Nicolai [illegible] Audrini [illegible] quondam [illegible] Audrini magistri
[illegible] [illegible] [illegible] Nic. [illegible] quondam [illegible]
[illegible]
Iacobi [illegible]
[illegible] Antonius quondam Iacobi [illegible]
[illegible] quondam [illegible]
quondam [illegible] Michael filius Beltrandi Martini [illegible]
[illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] omnes vicini ville Sauorgnani [illegible] pro [illegible]
[illegible] [illegible] obtinere [illegible] ad
[illegible] in dicta villa [illegible]
[illegible]
[illegible] omnia [illegible]
forma [illegible] ordinauerunt [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Auditor seu Iudices [illegible]
[illegible] curie sue [illegible] causam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] conuenientibus [illegible] communis [illegible]
[illegible] obtinendi [illegible]
Appellandi pro confirmatione earundem si oportuerit [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] Anno [illegible]

[illegible] sit [illegible] communem [illegible]

[illegible] xxxx [illegible]

[illegible] et obnoxia [illegible]

[illegible]

[illegible] in Dialacme ubicumque infra

[illegible] conscientie [illegible]

[illegible] Petri [illegible] consentiendi [illegible]

[illegible] Conegliano et [illegible]

primo [illegible] consiliarii [illegible]

producend, et opponend, oblationem [illegible]

[illegible] decidend, [illegible]

[illegible] appellationes [illegible] procedendum et [illegible]

que mutum hoc magis [illegible], et que [illegible]

[illegible]

1556 Indictione xiiii die vero xiii mensis [illegible] quondam [illegible]

[illegible] et heredes suos dedit [illegible] Dominico quondam [illegible] de Conegliano [illegible] et acceptantibus [illegible]

[illegible] licentiam et facultatem cum pleno [illegible]

[illegible] combiti [illegible] de [illegible]

[illegible] Burchia [illegible]

[illegible] grat [illegible]

[illegible] et [illegible] bona [illegible] de [illegible]

Conegliano et [illegible] et [illegible] sunt [illegible]

[illegible] et [illegible] de [illegible]

[illegible] et [illegible] et consequenter sibi [illegible] et

[illegible] et [illegible] et actiones [illegible] bona [illegible]

[illegible] et [illegible] Dominico [illegible]

[illegible] dicta bona [illegible] et taliter [illegible] modo ultra ipse Dominicus [illegible]

[illegible] persona dicti [illegible] et [illegible] possit ipse [illegible]

[illegible] dictorum bonorum [illegible] vero [illegible]

[illegible] sit et intelligatur [illegible] et condictione [illegible]

[illegible] possit [illegible] Dominico [illegible]

[illegible] et fore [illegible] quas [illegible] fuit confessus [illegible]

[illegible] dicto Dominico [illegible] quas in [illegible] et [illegible]

[illegible] in mon[illegible]

[illegible] dicti [illegible]

[illegible] dicto [illegible] quam [illegible]

[illegible] dicto Dominico [illegible]

[illegible] et valeat [illegible] bona [illegible]

[illegible] omnia et [illegible]

[illegible] et diffinitionem

[illegible] et sub obligatione omnium suorum bonorum

[illegible] mob. et stab. presentium et futurorum [illegible]

mob. et stab. [illegible] et [illegible]

obligavit omnia [illegible] mob. et stab. [illegible]

Actum [illegible] in [illegible]

[illegible] valentini [illegible]

[illegible] novembris 1557

Emotto cancellato ... di tarragonaco

[illegible]

... di Xarragonaco ... [illegible]

[illegible] sopra ... [illegible]

[illegible]

... imperatore ... [illegible]

libili et ... [illegible]

[illegible]

... Xarragonaco ... [illegible]

[illegible]

[illegible] ... altri ... [illegible]

[illegible] ... condizioni ... [illegible]

[illegible] ... vocauit et ... [illegible]

[illegible]

Pro [illegible] cum Georgii [illegible] de Roma [illegible] cum [illegible] Stephani et [illegible]

[C]hristi nomine Amen [illegible] ab eius Nativitate 1556 Inditione xiiij die [illegible]

[illegible] Domini [illegible] Dominus [illegible]

[illegible] Dominica [illegible]

[illegible] de Roma [illegible] et [illegible]

[illegible] nomine [illegible] dicti quondam [illegible] pro

rato promiserunt in eorum bonis [illegible] eorum [illegible]

[illegible] et [illegible] quitationum [illegible]

[illegible] domino [illegible] et [illegible] quondam

[illegible] de Roma [illegible] tutoris et cum [illegible]

et [illegible] pupillorum [illegible] quondam Georgii [illegible]

[illegible] et pro [illegible] pupillis [illegible]

et [illegible] de [illegible] quindecim, quas ipsi tutores [illegible]

[illegible] debeant nomine [illegible] pupillorum pro [illegible] solu[tione]

ad liberam [illegible] administrationis [illegible] pupillorum

[illegible] arbitrium [illegible] sub die [illegible]

[illegible] quia [illegible]

[illegible] sub [illegible] duplum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] pro [illegible]

[illegible] tutores [illegible] pro [illegible]

[illegible] pupillorum [illegible]

[illegible] ad [illegible]

sub obligatione [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] promittentes etiam pro [illegible] administrationis [illegible]

[illegible] administratione [illegible] aliquo [illegible]

[illegible] partibus et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] rogatus

[illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible]

In [illegible] nomine Amen. [illegible] indictione [illegible]

[illegible] domini [illegible] Philippi [illegible]

[illegible] quondam [illegible] de [illegible] et [illegible]

[illegible] de Villanova [illegible]

[illegible] instrumentum [illegible]

[illegible]

[illegible] notarium

[illegible]

[illegible]

[illegible] Antonium [illegible]

[illegible]

[illegible] in eo contractu [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Some dei cuiusq. ... et facti ...

... dedit vendidit et tradidit magistro ...

... contrario ...

... Laurento ... syndici et ...

... in ... Compio ...

... ab ... via pub...

... et quomodocumque ...

... et quibuscumque ...

... Accipiend ... facultatem dedit ...

... in hoc ... contenta

observare et manutenere ab omnique persona ... defendere

et disbrigare iudicialiter et extra, ... convenire volenti ...

sub pena dupli et sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium ...

... bona sua ...

... Autem ... possessionis ...

... loco et nomine ...

... venditori ... et ...

... et manutentioni ...

... eius bonorum mo... et ...

Actum ... quondam ...

... vendidit ...

... Marcius ...

... Antonij ... Marcuccio ... Symo...

... villanoua ... Laurentio ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... Nomi[ne] ...

Anno ab eius Natiuitate 1556 Indict...

[illegible]

domini nostri ... Julij ...

[illegible] ...

[illegible] ...

[illegible] ...

... de ... et successoribus ...

... et ... pro ...

... integraliter ...

[illegible]

[illegible]

[illegible] ...

[illegible] ...

... vendidit, et tradidit ...

[illegible] ...

successoribus suis ... Campum ...

de ... Martinus ...

... et ... ab ... terminis

[illegible]

... quoddam vineum denominatum ...

... et quouis alio titulo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] et defendenditor, [illegible] dñi [illegible]
[illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] [illegible], quã [illegible]
Contulit [illegible] [illegible] promisit [illegible]
[illegible] [illegible] pro [illegible] de
[illegible]
[illegible] Contractorum [illegible]
[illegible] obligatione [illegible]
[illegible] in loco [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible]
[illegible]
[illegible] Canonicorum [illegible]
[illegible]
[illegible] pro [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] facto instrumento [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] In Christi nomine [illegible]
anno [illegible] Indictione [illegible] die
[illegible] D[omi]no Joanna[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

rotuit. et post tam di [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sui causa [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] que [illegible] [illegible] [illegible] com[illegible]
quocumque [illegible] de bonis [illegible] [illegible]
Coram [illegible] judici [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] producendo [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] omnia [illegible] [illegible] que in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Jeronimo [illegible] [illegible]
[illegible] rogatus [illegible] [illegible] [illegible]

Mandatum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] mun
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aut

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] fuit [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] metra etiam

[illegible] festo Assumptionis

[illegible] post [illegible]

Constituimus [illegible] bonum [illegible]

[illegible] accepit [illegible]

[illegible] atem in sua sit authoritate [illegible]

[illegible] emptore [illegible]

[illegible] manu [illegible]

[illegible] quondam in [illegible] Contentorum sub

[illegible]

[illegible] similiter [illegible] ob [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quod

[illegible]

[illegible]

M. D. [illegible] indictione [illegible]

[illegible] quondam [illegible]

[illegible]

[illegible] Pro quibus etiam omnibus [illegible]

[illegible]

[illegible] et Nic.o [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo quinquagesimo [illegible]

vero mercurii [illegible]

domus [illegible] Iosephi [illegible] Calzolari [illegible]

[illegible] procurato nomine [illegible] Bartholomeo quondam [illegible]

[illegible] quondam [illegible]

[illegible] titulo [illegible] venditionis vendidisset

[illegible] quod [illegible]

[illegible] in loco dicto [illegible]

[illegible] ab omni [illegible] bona

[illegible] bona [illegible]

[illegible] malis venditoris, et [illegible]

[illegible] et [illegible]
[illegible] dict. [illegible] lib. [illegible]
sub [illegible]
[illegible] Anno 1531 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] dicti [illegible]
[illegible] et [illegible] magri [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] successores [illegible]
[illegible] pro [illegible] quod [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] obligatione [illegible]
[illegible]

In nomine Domini Amen. Anno a Nativitate eiusdem [illegible]
[illegible] die vero [illegible] octava mensis Madii. [illegible]

[illegible] Marinus [illegible] de Roma [illegible] vendidisset
[illegible] Sancti [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] maximo [illegible] ad [illegible] pro ducatis [illegible]
[illegible] in loco dicto [illegible]
[illegible] commune [illegible]
[illegible] et [illegible] de Roma et a [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] pro ducatis [illegible]
[illegible] Anno et [illegible]
[illegible] dicti [illegible] loci [illegible]
[illegible] pro ducatis [illegible] et loco [illegible]
[illegible]
[illegible] pro ducatis quod [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] de Roma pro [illegible]
[illegible]
[illegible] dicti [illegible] loci [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] omnium premissorum [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] consignasset [illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] domus [illegible]
[illegible]
[illegible] Sebastiano [illegible]

[illegible] lo [illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

D. mag. Hieronymus [illegible]

[illegible] voluntati [illegible]

Post [illegible]

[illegible] quo omnia [illegible]

[illegible]

[illegible] Valentinus [illegible]

[illegible] solidorum [illegible]

[illegible] sub die nono [illegible]

prout [illegible] Constat [illegible]

[illegible]

[illegible] sub [illegible] [illegible]

[illegible] perpetuum [illegible]

[illegible] et in [illegible] ab ortu, et me[illegible] [illegible] bona [illegible]

[illegible] ab occ[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] cui [illegible] [illegible]

[illegible] in [illegible] sub. [illegible] aut cum onere solvendi annuatim eidem venditori

[illegible] suis [illegible] in qualibet [illegible] [illegible]

[illegible] dicte venditori [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] sub pena [illegible]

[illegible]

[illegible] iuravit [illegible]

[illegible] vendidit [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ibidem

[illegible]

[illegible]

[illegible] ab ortu [illegible] solidi [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible], et [illegible] meliorandi et non [illegible] [illegible] onere

[illegible] in [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] cluerit prefatus conductor, quod tunc ipsi locato
conductorem [illegible] [illegible] quamcunque [illegible]

[illegible]

[illegible] conductor [illegible]

[illegible]

[illegible] quia dicti [illegible] conductor [illegible]

[illegible] possessionis, domus [illegible]

[illegible] [illegible] et sub obligatione omnium [illegible]
[illegible] [illegible] et observandis obligavit omnia [illegible]

[illegible] [illegible] qui et [illegible]
[illegible] in isto manu dei S. Aloysii [illegible] [illegible]
[illegible] et copia istius [illegible] erit [illegible]

[illegible] in [illegible] manu dei S. Aloysii [illegible] [illegible]
[illegible] leonardo vicecurato [illegible] [illegible] magistro [illegible]
testibus [illegible] in [illegible] ad premissa vocatis et rogatis [illegible]

[illegible] saboie [illegible]
[illegible] in personam [illegible]
[illegible]

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis [illegible] 1550 indictione [illegible] die vero [illegible] quarta mensis [illegible]

Nobilis comes [illegible] sabaudie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] via [illegible] et forma, quibus melius et efficatius [illegible] potuit [illegible]
[illegible] consuetudini [illegible] fecit, creavit, constituit, et ordinavit suum
[illegible] et indubitatum procuratorem, actorem, et negotiorum suorum
gestorem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] generaliter in omnibus et quibuslibet suis causis
[illegible] [illegible] [illegible] debitoribus suis [illegible]
et creditoribus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] arbitros [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] semper [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] reddendi, et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et procurator [illegible] in omnibus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] promittens [illegible] sub obligatione [illegible] bonorum [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] actum [illegible] sub [illegible] manu dei S. Aloysii
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] vocatis et rogatis [illegible]

[illegible] in [illegible]
[illegible] dei constitutis
[illegible] calumnie [illegible]

[illegible] emptori [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis [illegible] xiiij die [illegible] iunij. Antonius quondam [illegible]

[illegible] incola [illegible] molendini [illegible] super [illegible]

se et quoscumque suos successores [illegible] conuento in ducatis [illegible] ad

lib. sex et [illegible] pro ducato quod toto [illegible]

[illegible] fuit [illegible] et [illegible]

conuentione [illegible]

et non [illegible] conuentionis [illegible]

[illegible]

[illegible] vendidit et [illegible]

[illegible]

et suis [illegible] et quibuscumque suis [illegible]

domus [illegible] solio [illegible] ipso [illegible] nova [illegible]

[illegible] cuiuscumque generis [illegible]

[illegible] dictum molendinum sub [illegible]

[illegible] molendini [illegible]

comune, ab occasu [illegible] et [illegible]

[illegible] et dimidia [illegible] ubi est [illegible]

[illegible] quod dicitur la [illegible] nova, et [illegible]

[illegible] in ipso loco [illegible]

[illegible] ab ortu [illegible]

emptoris ab occasu [illegible] molendini [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] et omnium [illegible]

[illegible] et pro [illegible] et corpore [illegible] omnibus

et quibuscumque [illegible] et [illegible] et aliis [illegible]

et [illegible] pertinentibus [illegible] et pertinentiis etiam [illegible]

non [illegible] aqua [illegible]

[illegible] quod possit dictus emptor [illegible] aqua [illegible] et

dictioni dicti Antonij venditoris, non obstantibus [illegible] molendinum, et aqua [illegible]

inter [illegible] communis, etiam [illegible] macinandi [illegible]

dictus venditor [illegible] dicti emptoris [illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible] dictus Antonius venditor [illegible] et quoscumque suos successores

[illegible] emptori [illegible] pro se et suis successoribus [illegible]

[illegible] et omnia [illegible]

et observare, rata, firma, et grata, ac omnia, et singula, defendere disbrigare, autorizare, manutenere, et guarentare ab omni, et quacumque [illegible] in iudicio et extra [illegible]

[illegible] obligatione omnium suorum bonorum mob. et stabilium presentium et futurorum. Pro quibus etiam omnibus firmiter manutenendis et observandis obligavit omnia sua bona presentia et futura etc. Et super quibus rogatum [illegible]

Cum pacto et condictione quod [illegible] sint, [illegible] dicti [illegible]

venditoris, post eius obitum [illegible] et valeant quomodocumque [illegible]

[illegible] et [illegible] cum omnibus aliis contentis [illegible]

[illegible] quibus [illegible] vendidit [illegible]

[illegible] et [illegible] ——— / — — / ——

Actum Rome in thalamo inferiori domus [illegible] Aloysii [illegible]

[illegible] presentibus [illegible] presbitero [illegible] vicecurato [illegible] quondam

[illegible] testibus ad premissa [illegible]

vocatis et rogatis

{ Eisdem die loco, et testibus }

[illegible] quod [illegible] de [illegible]

[illegible] de [illegible] et [illegible]

[illegible] cuiusvis iudicis [illegible]

[illegible] debitorum, Antonio quondam Petri [illegible]

cavit se [illegible] de [illegible] quinquaginta [illegible] et [illegible]

[illegible] dicto [illegible] ex [illegible] venditione

[illegible]

[illegible] dicto [illegible] et [illegible]

[illegible] dicto [illegible] dictam [illegible] ad

[illegible] suorum omnium [illegible] mediatatem [illegible]

[illegible] obligatione omnium suorum bonorum

[illegible] presentium et futurorum etc. [illegible] habito [illegible] dicto [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] obligavit [illegible] et [illegible] presentia et futura etc. et super quibus rogatus [illegible]

[illegible]

Locatio [illegible]

[illegible] Anno ab eius Nativitate 1550 Indictione [illegible] die [illegible]

[illegible]

In [illegible] nomine [illegible]

sue Nativitatis 1556 Indictione xiiii [illegible]

[illegible] Actum Romae in [illegible] [illegible]

[illegible] S. Aloisii [illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible] suos [illegible] quinque [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] do orto [illegible]

[illegible]

[illegible] Cum [illegible] Conditione

[illegible] pro dimidia omnium [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] seminaturos [illegible]

[illegible] Rocchi [illegible]

[illegible]

[illegible] Conductores [illegible]

[illegible]

[illegible] necessariis [illegible] Promiserunt sibi [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

cui vero quarta [illegible] Xetumelz ville [illegible]

[illegible] tacionis in [illegible]

[illegible]

[illegible] de Sauorgnano cum [illegible]

[illegible]

[illegible] Sauorgnani et fratres suis [illegible]

[illegible] Sauorgnani in loco [illegible]

[illegible] ab [illegible]

[illegible]

[illegible] burlecia [illegible]

[illegible]

quatuor [illegible] de [illegible]

[illegible] quondam [illegible] de Sauorgnano [illegible]

[illegible]

[illegible]

octobris [illegible] Nicolaus quondam [illegible]

quondam Leonardi [illegible]

[illegible]

Dominici [illegible] Sebastianus [illegible]

[illegible] vicani, ac Rochus quondam [illegible]

[illegible]

[illegible] in bonis suis [illegible]

[illegible]

[illegible] quondam [illegible]

[illegible] quatuor [illegible]

[illegible]

[illegible] quilibet pro suo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Comunitati [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sit, et intelligatur [illegible]
[illegible] valoris et efficacie [illegible]
[illegible] antianitate et prioritate [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] loquitur [illegible]
[illegible] sub [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quod
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

... leonardo ... et ... ac succes... omnium ...
... legitimis ... manu... omnium ...
... quocumque sub obligatione ... omnium ... bonorum
... stabilium, ... et futurorum de quibus rogatum ...

Actum ... fratribus Dominico ...
... quod ...
... vocatis ad premissa ...

Compromissum inter Andream ... Condidi ...
... et Bartholomeum cochi de ... altera

Nomine ...
[illegible]
... Actum ... in Palermo ...
[illegible]
Andreas ... de ...
[illegible]
[illegible]
... civitatum ...
... lectionis ...
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
... aliis causis ...
[illegible]
[illegible]
Compromiserunt et Compromissum ... in ...
... declaratum quod ...
... de ...

[illegible]

[illegible] non obseruantem [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] similiter coop[illegible]

[illegible] Cum [illegible] ipis [illegible] [illegible]

[illegible] clauso [illegible]

[illegible] monit [illegible]

[illegible]

[illegible] novum non [illegible]

[illegible]

[illegible] cum quatuor [illegible]

[illegible] aquam et nil aliud [illegible]

[illegible] habilis ad cognoscendum [illegible]

[illegible] et hoc [illegible]

[illegible] bonum modo [illegible]

[illegible] omnibus [illegible]

[illegible]

[illegible] Roma [illegible]

[illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] Romani [illegible]

[illegible]

[illegible] in terra suam, quali [illegible]

clausula Constituti quatuor [illegible]

[illegible] leonardo [illegible]

sonibus conditione [illegible]

[illegible]

Actum [illegible] habitatio [illegible]

leonardi [illegible] ibi [illegible] dominico [illegible]

bartholomei [illegible]

[illegible]

[illegible] anno [illegible]

[illegible]

[illegible] mobilibus [illegible]

[illegible]

[illegible]

FINIS

[illegible] Anni [illegible]

[illegible]

[illegible] quedam [illegible] eco loco [illegible] non [illegible]

[illegible]

[illegible]

del reino de [illegible] [illegible] [illegible]

cum dimidio, et quartarum [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible]

de reino [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] tritum [illegible]

[illegible] compu[illegible] [illegible]

[illegible] iorcin[illegible]

[illegible] maior [illegible] inferior [illegible]

[illegible] [illegible] comunica [illegible]

[illegible]

[illegible] procuratorum symeonis de roma [illegible]
[illegible] quondam symeonis leonardi [illegible]

[illegible] Romanus [illegible]
[illegible] symeones de roma tenentur [illegible]
[illegible] symeonis [illegible] dicto
[illegible]

[illegible]
[illegible]

In [Dei] nomine amen anno [illegible] indictione prima die [illegible]
[illegible] laurencio pars [illegible]
[illegible] maria quondam Gollini
[illegible]
[illegible] quarta parte [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

In Christi nomine amen anno [illegible]

[illegible]

[illegible] de letto di piuma [illegible]

[illegible]

Item [illegible] noue [illegible] Item [illegible] de lino [illegible]
noue [illegible]
Item [illegible] de [illegible] noue [illegible]
Item quadretti [illegible] lauoradi variamente parte noui, parte de meza vita.
Item [illegible] noue quatro, et dui de meza vita. Et vn touagliolo
[illegible] de meza vita
[illegible] noue lauorati n° [illegible] et vnaltra de meza vita.
Item [illegible] quatro vn nouo [illegible]
Item vn [illegible] de tela nouo con [illegible]
Item vn paro de lenzoli de [illegible] tele [illegible]
Item vn lenzolo de due tele et meza nouo
Item vnaltro de [illegible] tele de meza vita.
Item lenzoli [illegible] n° [illegible] dui noui [illegible] tele [illegible] meza
Item [illegible]
Item [illegible] vn paro de bruno de meza vita, vn
paro de [illegible] noui et vn paro de bianco de meza vita
Item vna [illegible] de [illegible] de panno [illegible] alto
Item vn [illegible] negro de stoppa sottile con lo casso de [illegible]
negro
Item [illegible] negri de stoppa [illegible] et laltro de lino negro con [illegible]
[illegible] de panno bruno de meza vita
Item vna [illegible] de panno [illegible]
Item vn [illegible] de stoppa bianca con il casso de stoppa
Item vn [illegible] de lino [illegible] con il casso de [illegible]
Item [illegible] con il casso [illegible]
Item dui [illegible] con li cassi de [illegible] bianchi
Item vn [illegible] bianco con lo casso de [illegible] bianco
Item [illegible] le [illegible]
Item [illegible] casse vna de meza vita et laltra noua de [illegible]
Item [illegible] de lino [illegible] dui senza [illegible] alcuni [illegible]
Que bona omnia suprascripta [illegible] [illegible] per se et succes. [illegible]
[illegible] dotis [illegible] et [illegible]
coniugi [illegible] et suis [illegible] et successoribus suis, ac [illegible] dote
[illegible] dare et restituere eiusdem qualitatis quantitatis
et bonitatis [illegible] sunt [illegible] [illegible] aliquibus [illegible]
[illegible] suas [illegible] [illegible] omnibus [illegible] nunc
[illegible] sub obligatione omnium suorum bonorum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] domi [illegible]
[illegible] [illegible] magro [illegible] carno de [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] ... Nicolai de Tauzignano [illegible]
... Iacobus Crassi ad [illegible]

In Christi nomine amen. Anno ab eius [nativitate] 1388, indictione [illegible] die [illegible] ... Franciscus quondam Michaelis Crassi de [illegible]
par[illegible] et cum promissione [illegible] pro quo de rato promisit
in bonis suis [illegible] ... ad lib. [illegible] pro duc. quod [illegible]
confessus fuit habuisse computatis lib. [illegible] quas [illegible] habuit in [illegible]
monetis [illegible] ab [illegible] pro supplemento [illegible]
[illegible] quod [illegible] Nicolai de Tauzignano [illegible]
in [illegible] [illegible] omne pactum, ius et actionem [illegible]
quomodocumque habet vel habere posset [illegible] omnibus [illegible]
[illegible] dicto [illegible] ab omnibus [illegible]
[illegible] quod [illegible] Nicolai ab [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Domine amen

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Johannis de [illegible], et pro eius ac [illegible] nomine [illegible]

[illegible] [illegible] dominicus, et [illegible] a loco [illegible]

[illegible] [illegible] quod [illegible]

[illegible] cum dicta [illegible]

[illegible]

[illegible], et condemnavi [illegible] per [illegible]

[illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible], et

[illegible]

[illegible] debi[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Confirmatio [illegible]

[illegible]

[illegible]

vendidit dicto

Altarium vero aliquem

Extraordinarie

et debiti soluu

pro tanto pretio

tio facta per ipsum marini quond

comme 1558

[illegible] Carm de nome [illegible] Decc [illegible]

[illegible]

[illegible] imbibunt suscipit [illegible] et hoc quia [illegible]

[illegible]

[illegible] solunt [illegible]

[illegible]

[illegible] magis [illegible]

[illegible]

[illegible] amo [illegible]

[illegible]

[illegible] condemnari [illegible]

[illegible]

[illegible] nomine Amen [illegible]

[illegible] cum [illegible]

[illegible] [illegible] cessionis inter [illegible] [illegible]
et Franciscum Crassi [illegible] [illegible]

[illegible] Christi Nomine Amen. anno 155[illegible] Inditione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antonius quondam [illegible] [illegible] de [illegible] pro se. et successoribus suis quorum [illegible] [illegible] [illegible] sol. [illegible] et soll. quatuor, quod precium fuit [illegible] [illegible] a Francisco quondam Michaelis Crassi de [illegible] [illegible] [illegible] exceptioni non numeratae pecuniae [illegible] [illegible] numeratione [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dictum confessionario [illegible] pro [illegible]

[illegible] manumenti sub anno 1550 die [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] dictum [illegible] concetus [illegible]

[illegible] satisfactum a toto

[illegible] ad [illegible] pro duo[illegible]

[illegible] quod [illegible] confessus fuit [illegible]

[illegible] ad [illegible] pro [illegible]

[illegible] toto [illegible]

[illegible] non [illegible] et no [illegible] totius [illegible] sub modis et

[illegible] dolo, aut machinatione [illegible]

[illegible] vendidit transtulit [illegible] quem [illegible]

[illegible] pro se, et successoribus suis quibuscumque et

[illegible] omnia et quecumque sua iura, et actio-

[illegible] et quibuslibet [illegible]

[illegible] et sibi competentes vel competere possent [illegible] et

[illegible] super [illegible] et [illegible] aut bonis [illegible] debitis

[illegible]

[illegible] et omnibus muratis partim cuppis partim vero [illegible]
copertis et [illegible] ac curia et bayarolo contiguis sunt sedimen
et [illegible] Rob. ac Hieronymi de [illegible], que fuerunt
quondam Raffaelini, et Ludovici de Primulaco ab utroque latere. Et
[illegible] super una brayda campanea quatuor [illegible] cum vitibus
et arboribus plantata in Primulaco in loco dicto brayda de casa [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et campus dicti [illegible], et magistri [illegible]
de [illegible] duabus partibus et [illegible] supradicti domini [illegible] de
[illegible] super una [illegible] [illegible] in
loco dicto [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] magistrum [illegible], et [illegible] domini Hieronymi de
[illegible] super uno medio campo in loco dicto lo mezo del
cesar [illegible] [illegible] de Primulaco [illegible] filior [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] magistri mauri. et
[illegible] super uno alio medio in loco dicto lo
mezo della [illegible] [illegible] magistrum [illegible] [illegible]
Antonii [illegible] maria de [illegible] super uno prato [illegible]
[illegible] in loco dicto lo prime prat [illegible] quondam [illegible]
de [illegible] domina [illegible] de [illegible] et [illegible] filior
quondam [illegible] de [illegible] super uno prato duarum [illegible]
[illegible] in loco dicto prat de [illegible] [illegible] magistrum [illegible]
[illegible] quondam [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

non [illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in loco [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] modo et forma premissis et quemadmodum [illegible]

[illegible] Josephus quondam [illegible] de Xereliaco [illegible] in solidum [illegible] domini Adriani [illegible] novam constitutionem [illegible] bona sua vendita [illegible] Antonio [illegible] omnia [illegible] modo et forma premissis et [illegible] confirmari [illegible] sub obligatione omnium suorum bonorum [illegible]

Cum pacto tamen [illegible] colectas [illegible] Antonius [illegible] pactis [illegible] et clausulis quibus [illegible] vendidit [illegible] et cetera [illegible] Valentino [illegible]

[illegible] Die [illegible] mensis [illegible]

[illegible] 1518 [illegible] in collegio [illegible] quondam [illegible] pretio [illegible] in patria [illegible] sub [illegible]

[illegible] dedit vendidit et tradidit Antonio quondam [illegible] molendinario [illegible] molendino [illegible] in loco [illegible] a mane [illegible] bona [illegible] et [illegible]

[illegible]

Dalphiaco, ab occidente vero [illegible] montibus [illegible] Dalphiaci [illegible]
plenis [illegible] habeat, tenet [illegible] et omnem [illegible]
[illegible] Calomnich [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et obligatione [illegible] et [illegible] et
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] ab omni molestia [illegible] sub obligatione
[illegible] et [illegible]

[illegible] elapso [illegible] anno [illegible]
[illegible] et [illegible] quibus supra vendidit [illegible]
et copie [illegible] Dalphiaco [illegible] quod
[illegible] Dalphiaco et [illegible] quod [illegible]
[illegible] requirent

Emptio Valentini [illegible] de Dalphiaco a [illegible] de [illegible] loco

[illegible] Christi domini [illegible]

Anno a nativitate 1538 indictione [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] de Dalphiaco [illegible] Valentino [illegible]
[illegible] de Colli[illegible]
de Dalphiaco [illegible] Comuneto [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] Valentini [illegible]
pro [illegible]
[illegible] et [illegible]

[illegible] liberi et [illegible] in perpetuum [illegible] vendidit [illegible]
[illegible] quam [illegible]
et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et omnia [illegible]
[illegible]
sub obligatione [illegible] et [illegible]

[illegible] Quarta [illegible] quandocumque [illegible]
[illegible] quibus vendidit [illegible] et [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Anno a nativitate 1518 Indictione prima
[illegible] xviii [illegible]
[illegible] et suos successores [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

a meridie [illegible] uia pub. ab [illegible] [illegible] Centionum communi [illegible] vendi [illegible], a [illegible] [illegible] Gomes [illegible] in [illegible] venditionis [illegible] plures et minores [illegible] confines [illegible] [illegible] accessibus [illegible] [illegible] [illegible] et cum omnimoda voluntatem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] spectantibus et pertinentiis [illegible] emptor ad cuius liberam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] plenam licentiam [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] emptori [illegible] [illegible] de legitima [illegible] et [illegible] manutenti [illegible] [illegible] [illegible] et omnia in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] obligationem omnium [illegible] [illegible] quocumque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et futurorum

[illegible] [illegible] vero et [illegible] [illegible] [illegible] venditionis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] simul et in solidum [illegible] venditor [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et copia [illegible] ad [illegible] [illegible] et rogaui.

Commissio [illegible] di [illegible] in manu Baptiste [illegible] de eodem loco

In Christi nomine amen.

Anno ab eius Nativitate 1558 Indictione [illegible] die [illegible] mensis [illegible] [illegible] superiori [illegible] domus habitationis magnifici [illegible] de [illegible] presentibus [illegible] de Collon [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] officium de [illegible] per [illegible] ad [illegible] Conductu [illegible] et a [illegible] dignitatem [illegible] Judicis Competentis [illegible] et [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible] et [illegible] decem et octo [illegible] [illegible] [illegible] et de omnibus [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obligatione omnium [illegible] [illegible] [illegible]

Sententia Arbitralis inter illos de Georgio de [illegible] [illegible]

In Christi Nomine Amen.

Anno ab eius Nativitate 1558 Indictione Prima die [illegible] mensis Februarii Actum in Villa [illegible] in Curia [illegible] [illegible] quondam Antonij [illegible] de [illegible] et Bartholomei [illegible] quondam Laurentij [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inter illos de [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Georgij de [illegible] [illegible] et [illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible] quondam [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et considerata [illegible] [illegible] [illegible] et declaravit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab Anno [illegible] inter illos de [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] facta per [illegible] Georgio [illegible] [illegible] et [illegible] publice [illegible] solvatur et solvi debeat [illegible] [illegible] et pro [illegible] per [illegible] [illegible] salvo [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] forma [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] libras [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] publice [illegible] [illegible] soluto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Actum ubi supra presentibus ibidem Petro Rospili et Bernardino [illegible]
[illegible]
Necnon presentibus dictis Jacobo et Vincentio et similiter audientibus [illegible]
[illegible] prenominatis, laudantibusque dicto Jacobo et dicto Vincentio
in [illegible] in [illegible] simonem
non fuerint [illegible] et super quibus rogatus [illegible]

[illegible]

dutlica

[illegible]

ac

[illegible]

Publicii [illegible]

[illegible] Publicani

[illegible]

[illegible] item ad [illegible] 6 [illegible]

[illegible] in loco dicto [illegible]

[illegible]

[illegible] aut obligat [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... Cavaci de roma ... successoris [illegible]

[illegible] ... habuisse pro dote ... [illegible]

[illegible] ... de Valle ... [illegible]

[illegible] ... clavis ferreis conductis per ipsam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prefatio

[illegible] accedunt [illegible] omnibus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] don [illegible]

ab [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] sub [illegible] cum [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] domme [illegible]

[illegible]

[illegible]

... vicesimo primo die [illegible] mensis Marcii, Leonardus [illegible]

[illegible]

... Leonardus [illegible] Comm[illegible] ... habuit et recepit ab eodem [illegible] ... non numerate pecunie

[illegible]

[illegible] cum (20 [illegible]

a Beltrando [illegible] de villa [illegible]

In Christi Nomine Amen. anno eius Nativitatis
1558 indictione prima die aut. XX [illegible] mensis Ianuarii [illegible]
[illegible] de Cavorgnano [illegible] non al[illegible]
[illegible] se debitorem [illegible] 20 [illegible]
[illegible] pro [illegible] ac [illegible] vini [illegible]
[illegible] boni [illegible] et [illegible] vindemiande [illegible] 200
[illegible] ad suum [illegible]
obligando pro [illegible] omnia [illegible] omnia et
singula [illegible] bona [illegible] et [illegible] presentia [illegible]

[illegible] de toriano diacono [illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen, anno 1558 indic. [illegible]
[illegible] die aut penultimo mensis Ianuarii [illegible]
[illegible] Zacharias [illegible] de [illegible] non [illegible]

[illegible] lib. trium [illegible] et [illegible] novem [illegible]
[illegible] capitale [illegible] pro [illegible]
[illegible] iudicio [illegible]
[illegible] de [illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible] de [illegible]
[illegible]

[illegible]

Martini

dicte, et locavit Do. Magdalene [illegible] magri Dominici
curadori [illegible] unius pecie [illegible] campum in eo [illegible]
in finibus Adigliani in loco dicto [illegible] ab ortu
[illegible] ab occidente fine [illegible]
[illegible] et fine d'Amico ad habendum gaudendum et
fructuum usque ad tempus premissum Et hoc pro
[illegible] lib. soll. septem, quas fuit [illegible]
[illegible]
[illegible] premissorum [illegible]
[illegible]

Instrumentum Bartholomei quondam Laurentii Danieli [illegible]
[illegible] Dominici quondam [illegible] Andrucci de Lionaco

Christi nomine Amen anno sue nativitatis [illegible]
Indictione prima die autem Iovis septima mensis aprilis
[illegible]
[illegible] Lapicide de tricesimo [illegible] Dominicus quondam [illegible]
Andrucci de Lionaco per se et successores suos quos eidem
titulo venditionis, que dicitur augmentum pretii, et pro
augmento pretii convenit in lib. soll. octo, quas confessus
Combustasi lib. [illegible] habuisse ab infrascripto emptore Renuntians exceptioni
non numerate pecunie sub spe future numerationis [illegible]
dedit et vendidit Bartholomeo quondam Laurentii [illegible]
[illegible] pecie [illegible] pratum [illegible]
quatuor in eo quod est in manibus dicti Bartholomei [illegible]
[illegible] venditionis sibi ut dicitur facte per eundem Dominicum
[illegible] tavagnaci et lionaci ab ortu [illegible]
[illegible]

[illegible]

FIDEIVSSIO

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ium [illegible] Antonium [illegible]
et Valentinum utrosque suos et quod
tertia [illegible] a portione [illegible]
[illegible] dixit [illegible]
[illegible] sub anno, et
[illegible] omnes

[illegible]
[illegible] palus coopertus cum [illegible]
[illegible] cum [illegible] vocati [illegible]
[illegible] ad sum [illegible]
[illegible] bona sunt in villa [illegible] a [illegible]
[illegible] hortum [illegible] ab aliis [illegible]
[illegible], Item unum [illegible]
[illegible] lade,
[illegible] ab ortu et [illegible]
[illegible] campum [illegible]
[illegible] Leonardo Carno cum [illegible]
[illegible] officianum in [illegible]
[illegible] Michaelis de [illegible] pro
[illegible] Item unum dimidium
[illegible] ab ortu
[illegible] pub.
[illegible]
[illegible] ab ortu
[illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible] posuit [illegible] filio suo [illegible], et cum eo
[illegible] bona [illegible]
[illegible] et [illegible] et qui
[illegible] cum campo contiguo sito in villa [illegible]

[illegible] ortu et a monte [illegible] pub. a meridie [illegible] bona
[illegible] quod Ambrosii [illegible] in pecioramentis factis
per Antonium [illegible] item unam campum terre aratiue
sitam in finibus Baygliaci in loco dicto al Campo della [illegible]
ab ortu [illegible] uia pub. a meridie [illegible] bona Damiani [illegible]
ab occasu [illegible] bona Pauli [illegible] et a monte [illegible] bona [illegible]
[illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] uia [illegible]
bona [illegible] et a monte [illegible] uia pub. item unum
[illegible]
cum consortibus illorum de Georgio. ab ortu [illegible] pratum [illegible]
a meridie [illegible] quondam Barbori, et ab occasu [illegible]
[illegible]
Et hec pro portione dicti Valentini, [illegible] portione
uero Antonii suprascripti posuit medietatem [illegible] cum
domibus cupis et paleis coopertis et cum medietate Campi
[illegible] ac omnia melioramenta per ipsum Antonium facta a
tempore [illegible] Jacobi suprascripti et [illegible] citra [illegible]
nulla parte [illegible] confines de quibus [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] a quo
[illegible] ab alia medietate dicti Valentini [illegible] item unam [illegible]
[illegible] Compono cum [illegible] sitam [illegible] ab ortu
[illegible] bona [illegible] quod [illegible] a meridie [illegible] bona
[illegible] ab occasu [illegible] bona [illegible] quod Ambrosini
et a monte [illegible] bona [illegible] item medietatem
[illegible] Campi in loco dicto [illegible] confinia ab
ortu [illegible] bona Thome [illegible] et a meridie [illegible]
et a monte [illegible] uia [illegible] item unam campum [illegible] in loco [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] bona [illegible] Comitis de [illegible] a meridie
[illegible] item unam pratum in loco [illegible]
[illegible] ab [illegible] a monte [illegible] pratum [illegible]
[illegible] a meridie [illegible] pratum [illegible] de [illegible] Abraham de [illegible]

et ab o[mn]i onere dict[orum] pratorum illor[um] de [illegible], Et hec bona suprascripta dedit
consignavit suprascript[us] [illegible] [illegible]
pro [illegible] [illegible] per suprascr[iptum] Anton[ium]
Valentinu[m] [illegible] [illegible] de [illegible], et [illegible] de [illegible], pro [illegible]
[illegible] [illegible] per [illegible] Baptistam suprascriptum [illegible]
[illegible] maiorem [illegible] bonorum, et hoc [illegible] dixit
velle observare in divisionib[us] [illegible] [illegible], quas futuris temporib[us]
[illegible] dixit velle [illegible] [illegible] [illegible] consignari [illegible]
[illegible] suam portionem [illegible] [illegible] dixit [illegible] [illegible]
[illegible] habere alia bona que non intelligit dividere ad [illegible]
[illegible] sed sibi et pro [illegible] [illegible] Et sic ad laudem
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] domus habitationis
Jacobi [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] ac
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
Et ibidem [illegible] suprascript[us] [illegible] Baptista [illegible] ac
Antonio [illegible] et [illegible] Valentini [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] sibi per [illegible] factas, quas [illegible]
acceptavit pro suo [illegible] et [illegible] [illegible] bona sibi supra
data per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] bona aliqua [illegible] [illegible] [illegible] et per [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Emptio domini Hermineti de [illegible] a [illegible]
Maria [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen, anno ab eius Nativitate
1558 Indictione Prima die [illegible] mensis aprilis Actum
[illegible] [illegible] domus [illegible]
Maria [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible], et [illegible]
[illegible] [illegible] ducatorum quinque ad [illegible] [illegible] ducatorum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] pro supplemento [illegible]
[illegible] ducatorum quinque [illegible] [illegible] [illegible] non numerate [illegible]

sub ypo futur[e] numerationis ex titulo venditionis [illegible] et [illegible]

vendidit [illegible] quod [illegible] de [illegible] pretii omnium

[illegible] pro se et successoribus suis [illegible] emptori [illegible]

[illegible] nomine in loco dicto le della [illegible] ab oriente

[illegible] a meridie [illegible] campum [illegible] quod [illegible]

[illegible] ab occidente [illegible] campum [illegible] et a [illegible]

[illegible] et [illegible] et [illegible] confines [illegible]

habendum tenendum possidendum [illegible] et [illegible] voluntatem faciendi

[illegible] dicto [illegible] et [illegible]

[illegible] possidere [illegible] accipiendi [illegible]

[illegible] licentiam dedit omnimodam [illegible]

[illegible] pro [illegible] de [illegible] et [illegible]

[illegible] hec [illegible] contra [illegible] quod [illegible]

[illegible] ad [illegible] et [illegible]

[illegible] de quibus rogatus [illegible]

[illegible]

[illegible] quod [illegible] hominis de [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible] pro [illegible]

per eum [illegible] quia [illegible]

[illegible] quod [illegible] et [illegible]

[illegible] et [illegible]

et [illegible] sibi contingentem [illegible]

[illegible]

[illegible] in loco [illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible] a meridie [illegible]

ab occidente [illegible] et a [illegible] quod

[illegible] et [illegible] ad [illegible]

a [illegible] omnem voluntatem [illegible]

[illegible] possidere [illegible]

[illegible] dedit sibi [illegible] auctoritatem et

[illegible] per se sibi [illegible]

[illegible] promissionem [illegible] quod [illegible]

[illegible] et singula [illegible]

[illegible]

... et ... [illegible]

∴ PACTUM ∴

Cum ... [illegible] ... eidem ... [illegible]
... [illegible] ... solvere ... [illegible]
... [illegible] ... non ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... non ... [illegible]
... [illegible]
... Hieronymo quondam ... [illegible]
... ac domini Leonardo quondam Jacobi ... [illegible]
... [illegible]

... Beltrandi quondam ... [illegible]
... Beltrando quondam Jacobi ... [illegible]
et publicationem.

In Christi Nomine Amen. anno ... [illegible]
Indictione prima die ... mensis aprilis ... [illegible]
... [illegible] ... domini Beltrandi
quondam Jacobi ... [illegible]
... [illegible]
... habuit ... [illegible] ... alia moneta ... [illegible]
... [illegible]
... vendidit, ac tradidit ... [illegible]
... [illegible] ... in molendino ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] ... Beltrandus ... [illegible]
... [illegible]
... venditori de ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible] Jacobi ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
voluntatem ... [illegible]

Beltrando venditori spectabant, et spectare poterant ex
dicto livello ex transferens omnia sua in dictum Beltrandum
emptorem ex nunc et a modo et ultra ipse Beltrandus
emptor ius habeat et retineat dictum livellum cum suis iuribus
et pertinentiis constituens se quatenus opus sit possidere
donec acceperit possessionem, quam accipiendi etc. Et promittens
per se et successores dicto Beltrando emptori supra presenti de legitima
[illegible] et manutentione vendite omnes dicti livelli et omnia
in hoc contractu contenta etc. sub pena dupli et sub obligatione omnium
suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum etc.

AMEN

Cum pacto [illegible] quandocumque [illegible] supradicti
[illegible] et [illegible] emphiteoticis, et etiam Comitum
suprascriptum non obstante aliqua emphiteotica livellatione
[illegible] tam huius in [illegible] alterius livellationis
manu mei notarii dummodo quod dictus Comitus non sit satus,
qui si fuerit satus non teneatur dictum emptor relaxare
nisi prius collectis suis fructibus, et solutis expensis emptor si
[illegible] ex aliis de iure [illegible] Actum [illegible] presentibus
Jacobo quondam Leonardo [illegible] de Nyma, ac Antonio [illegible]
Dominici [illegible] de eodem loco testibus rogatis etc.

Pro Beltrando [illegible] de Nyma cum [illegible]
[illegible] de [illegible] livatio [illegible]

In Christi Nomine Amen. Anno sue Nativitatis
1558 inditione prima die [illegible] [illegible] Aprilis Actum
[illegible] in [illegible], presentibus [illegible] mei notarii Beltrandus
quondam Jacobi [illegible] de Nyma per se et heredes suos [illegible]
[illegible] ex [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] depositum [illegible] ad libras 6 [illegible] pro [illegible] per

renuntiantes [illegible] et de [illegible] in [illegible]
quod Leonardo [illegible] in de [illegible] Marie [illegible] XLVIIII [illegible]
nos [illegible] deposito [illegible]
sit casum [illegible] promittens [illegible]
per [illegible] super [illegible] et [illegible] non [illegible]
[illegible] sub [illegible] singulorum
[illegible] modi [illegible] ex [illegible]
[illegible] rogatus [illegible]
[illegible] quod [illegible] de [illegible] in [illegible]
[illegible] de [illegible] in [illegible]

pro [illegible] quod [illegible] de [illegible]
cum Hieronymo quondam [illegible]

In Christi Nomine Amen. Anno eiusdem Nativitatis
[illegible] Indictione prima die vero [illegible] mensis Aprilis
Actum [illegible] in [illegible]
[illegible] quod [illegible] de
[illegible] pro [illegible] quos [illegible]
[illegible] affictus de [illegible] anni [illegible] et
[illegible] Hieronymo quondam Jacobi [illegible] de Cavallico
[illegible] et Conducenti pro se [illegible] cum [illegible]
[illegible] cooperti [illegible] cum quatuor [illegible] cum suis
[illegible] cum [illegible] palois [illegible]
[illegible] quam [illegible] maiorum [illegible]
[illegible] locator cum [illegible] quando voluerit [illegible]
[illegible] una [illegible] ac [illegible] cum [illegible]
[illegible] Comunis [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] a me-
ridie [illegible] et ab occidente [illegible]
[illegible] una [illegible] in [illegible] cum
arboribus [illegible] et una [illegible]

a populi [illegible] quas populos [illegible] ut dicitur [illegible] in contrata [illegible] in loco dicto [illegible] ab oriente [illegible] bona [illegible] Georgii a meridie [illegible] via publica [illegible] ab occidente [illegible] Alvise [illegible] a [illegible] Moniis [illegible] Ad habendum tenendum possidendum gaudendum, et non [illegible] Cum omnibus [illegible] pro anno [illegible] ad festum [illegible] [illegible] frumenti [illegible] duas [illegible] quinque cum dimidio item siliginis [illegible] duas [illegible] locatori ad suis [illegible] dictis Post vero primum annum Annuatim tempore [illegible] frumenti [illegible] quatuor et [illegible] duo et siliginis [illegible] quatuor et Gallinas duas cum ovis [illegible] et nihil aliud Cum [illegible] de sibi mutuo manutenendo [illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum de quibus rogatus

PACTUM

E[illegible] dictus [illegible] in dicto Hieronymo [illegible] pro se [illegible] expromisit ipsum ut eius heredes ab [illegible] bonis causa locandi ipsa bona alio vel aliis, ut causa augendi sibi locatori affictum obligando pro premissis [illegible] mobilia et stabilia presentia et futura Et hoc dummodo sibi solvatur affictus annuatim —

FIDEIUSSIO

Ad [illegible] [illegible] conductoris [illegible] Antonii Antonii de Artigliato se constituit manutentorem pro [illegible] obligando ad hoc omnia eius bona [illegible] sub obligatione suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum [illegible] presentibus dominico quondam [illegible] de [illegible] et Iosepho filio [illegible] de Artigliato testibus rogatis

[illegible] car

[illegible] de [illegible] Adzeliacii
[illegible] Petro quondam [illegible] [illegible]

In Christi nomine [illegible] anno [illegible] nativitatis [illegible] 1518 indictione prima die [illegible] mensis [illegible] Actum [illegible] in via publica [illegible] [illegible] quondam [illegible] de Adzeliaco pro se et [illegible] [illegible] [illegible] vocavit [illegible] illius Adzeliacii pro quibus [illegible] accepit [illegible] quondam [illegible] Claudii de [illegible] [illegible] sold. [illegible] capli et de omnibus legitimis [illegible] pro [illegible] promittens per se et [illegible] Jacobo quondam [illegible] [illegible] generali [illegible] sub [illegible] in Campo [illegible] in loco [illegible] teila [illegible] Contam Adzeliacii [illegible] de Martignaco [illegible] Dominico quondam [illegible] [illegible]

Retrovenditio Leonardi quondam Egidij de [illegible]
ab Antonio quondam [illegible] de [illegible]

In Christi nomine amen anno [illegible] nativitatis [illegible] 1518 indictione prima die [illegible] mensis [illegible] Actum [illegible] super plateam [illegible] Roberto [illegible] [illegible] Dominico quondam [illegible] de [illegible] Leonardus [illegible] quondam Egidii [illegible] vendidit [illegible] Antonio quondam [illegible] in molendino [illegible] petiam [illegible] [illegible] ab ortu [illegible] de [illegible] [illegible] quedam bona [illegible] [illegible] Adzeliacii et [illegible] plures [illegible] cum pacto [illegible] quandocumque [illegible] [illegible] manus mei [illegible] quod [illegible]

et intelligatur solum dictum et nullius valoris [illegible] sic fiere [illegible]
[illegible] leonardo [illegible] vigore [illegible] dicti instrumenti retrovenditionis [illegible]
dicta terra [illegible] supradictus Antonius per se et [illegible]
[illegible] duc. quindecim ad [illegible] pro [illegible] quod [illegible]
[illegible] Antonius confessus et manifestus fuit
[illegible] et [illegible] a supradicto leonardo [illegible]
[illegible] non numeratis [illegible] sub [illegible] et retrovendidit
et retrovendidit leonardo supradicto [illegible] et retroveniente [illegible]
[illegible] terra [illegible] campanea [illegible] ad habendum
supradictum [illegible] et omnem suam voluntatem faciendum
[illegible]
[illegible] quod [illegible] leonardus dedit [illegible]
[illegible]
[illegible] presentis [illegible] et [illegible]
[illegible] presens retrovenditionis et omnia et quecumque
[illegible] omnia et singula
[illegible] et [illegible] presentium et futurorum. Et hoc pro
suo dicto, et [illegible] quod [illegible] quam [illegible]
retrovenditio [illegible] terram [illegible] quocumque modo [illegible]
[illegible] et non aliter [illegible] alio modo [illegible] quibus rogatus [illegible]

Locatio [illegible] de [illegible] de [illegible] facta
leonardo quondam [illegible] de Colle de Adegliaco.

In Christi Nomine Amen anno eiusdem nativitatis
1558 indictione prima die vero [illegible] mensis Aprilis. Iacobus
[illegible] quondam Antonii [illegible] de [illegible] [illegible] simpliciter
[illegible] in [illegible] leonardo
quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] et [illegible] ducatorum
[illegible] ducatorum [illegible] et [illegible]
[illegible] quatuor [illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] per longitudinem [illegible] vero quatuor [illegible] cum [illegible]
[illegible] villa Adegliaci ab oriente [illegible] a [illegible]

[illegible] conductionis

[illegible] conductorum et consortes, ad [illegible] [illegible] predictum
[illegible] Zammarie Claudi et [illegible] plures [illegible] gaude[illegible]
[illegible] et non recordo [illegible] [illegible] Domenicum
[illegible] in [illegible] [illegible] mense augusti [illegible]
[illegible] [illegible] Pallina [illegible] compromi-
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] quesiti
[illegible] obligationi [illegible] et [illegible] modo [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible]
Iacobi Georgii [illegible] magistro Baptista de Georgiis et
[illegible] quod [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Laus [illegible] [illegible] et [illegible]

In Christi Nomine Amen [illegible]
[illegible] Indictione prima die vero [illegible] [illegible] mensis [illegible]
[illegible] in Salerno [illegible] [illegible]
[illegible] Valentinus [illegible] Augustinus [illegible]
Arbiter per iudicium [illegible] in [illegible]
per [illegible] de [illegible] Concordia [illegible] ad [illegible]
determina, et [illegible] quod [illegible]
[illegible] quod [illegible]
suo et [illegible] [illegible]
[illegible] pro [illegible] [illegible]
[illegible] anno [illegible] ad [illegible]
quatenus oportuit [illegible] [illegible]
[illegible] Compromissi [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] determini [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dixit [illegible]
[illegible] Cum [illegible] Consideratione [illegible] laudavit et [illegible]
ac [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
In omnibus [illegible] [illegible] [illegible]

et supradictum Josephum ex duc. sex. quos [illegible] fuerunt
[illegible] [illegible] predicto [illegible] solvat solummodo [illegible]
[illegible] ad lib. [illegible] pro duobus pro dimidia temporis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et pro alia dimidia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] condemnavit eundem [illegible] [illegible]
[illegible] ducatos [illegible] [illegible] quos solvere debebat temporibus supradictis
[illegible] Carmioli et [illegible] et etiam condemnavit supradictum
Josephum ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro ea
quod plus [illegible] [illegible] [illegible] portione [illegible] [illegible] duos [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] sit
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] debuerunt [illegible] cum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
et in [illegible] supradicte [illegible] maneant in suis portionibus
[illegible] Confines per [illegible] arbitrum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] memoria [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] dixit, [illegible], composuit, et arbitratus fuit [illegible] [illegible]
dixit, [illegible], composuit, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
salvis in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
equaliter [illegible] Comunicata mihi [illegible] [illegible] ad requisitionem
partium premissarum [illegible] Actum [illegible] presentibus [illegible]
[illegible] quondam Leonardi [illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et rogatis presentibus
[illegible] [illegible] supradicto [illegible] [illegible] [illegible] pro se et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nomine suo, et [illegible]
quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] curatore [illegible]
et [illegible] minorum [illegible] [illegible] Carmioli [illegible] [illegible], et [illegible]
audientibus [illegible] [illegible] [illegible] supradictum et [illegible]
[illegible] omnibus et per omnia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rogatus.

Confines bonorum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], et [illegible] quondam [illegible] [illegible];

In [illegible] Domini Amen [illegible] [illegible] [illegible]
Indictione prima die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in

[illegible]

in thalamo [illegible] domus [illegible] heredes [illegible] mei
[illegible] quondam [illegible] Maynardi [illegible] ac [illegible] quondam
[illegible] Maynardi de eodem loco [illegible] mei [illegible]
[illegible] infrascriptis [illegible] quondam [illegible]
de [illegible] et [illegible] Antonio [illegible]
[illegible] filium et [illegible] quondam [illegible] Maynardi de [illegible]
[illegible] confinia [illegible]
[illegible]
melius informati de [illegible]
[illegible] nomen [illegible]
de Maynardo de [illegible]
Una [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] a [illegible] ab occidente
[illegible]
Item [illegible] cum quatuor [illegible]
[illegible] in loco [illegible] ab ortu [illegible]
de [illegible] a [illegible] a meridie [illegible]
[illegible]
Item [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible]
a meridie et [illegible] ab [illegible]
[illegible]
Item [illegible] ab ortu [illegible] a meridie
ad [illegible] a [illegible]
[illegible]
[illegible]
Item [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] a meridie [illegible] a [illegible]
[illegible] ab occidente [illegible]
[illegible]
Item [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] a meridie [illegible] ab occidente [illegible]
[illegible]
Item [illegible]
Maynardo [illegible]

dicti Consortium de [illegible] pro rata [illegible] partem de quo
dispensit Consimili [illegible] cohae[illegible]
Item unus Campus dictus sotto [illegible] ab ortu, [illegible] a occa
[illegible] via publica a meridie [illegible] bona Rob[illegible] Andree de
[illegible] et a monte [illegible] bona [illegible] quondam [illegible] de [illegible]
Item una pecia terre duorum Camporum cum dimidio [illegible]
in loco dicto [illegible] sora [illegible] ab ortu [illegible] bona [illegible]
[illegible] a meridie [illegible] bona [illegible] ab occa
[illegible] via publica et a montibus [illegible] bona dicti Josephi
Item [illegible] Camporum quinque [illegible] in loco
dicto [illegible] ab omnibus lateribus [illegible] via [illegible]
Item unus Campus dictus lo Campo delle [illegible] ab ortu [illegible]
bona suprascripti [illegible] Andree et ab aliis omnibus [illegible]
Item una pecia terre duorum Camporum in loco dicto [illegible]
ab ortu [illegible] bona dicti Josephi usque ad terminos [illegible]
et a montibus [illegible] bona [illegible] Andree [illegible]
[illegible] sequi [illegible] continue [illegible] ac cum
[illegible]
[illegible] curatoris [illegible]
[illegible]
[illegible] quondam [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen anno ab eius nat[ivitate]
1558 Indictione prima die autem Jovis quinta [illegible]
Sommermeziael filius [illegible] de [illegible] sponte
et Cum promissione de rato pro [illegible] suis [illegible] et heredibus
et successoribus suis, non aliter ac si [illegible]
[illegible] Condemnatus [illegible] et [illegible] se [illegible] debitorum
[illegible] quondam [illegible] Giorgi de [illegible] et accepit
pro se [illegible] de [illegible] ad lib. 6 [illegible] pro [illegible] et de [illegible]

[illegible]

filii [illegible] [illegible] [illegible] sibi debitis [illegible] pro brevium
pro [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible]
[illegible] et omnibus aliis [illegible] [illegible]
de solutione omnium premissorum hinc ad annos quatuor
[illegible] [illegible] tempore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et tempore [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] debitis [illegible] [illegible]
[illegible] quod sit ac primis [illegible] [illegible] [illegible]
omnia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] cum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Locatio [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

In Christi nomine amen anno sui [illegible]
[illegible] indictione prima die [illegible] septimo mensis Aprilis
Nob. dominus [illegible] de [illegible] [illegible] pro
se [illegible] [illegible] et locavit [illegible] [illegible]
[illegible] in burgo [illegible] et [illegible]
[illegible] octo [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] anni et non aliter [illegible] Et hoc pro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Cum [illegible]
de [illegible] premissa sibi [illegible] sub [illegible] omnium
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
futurorum [illegible] de quibus rogatus [illegible]
[illegible] locatori [illegible] [illegible] de [illegible]
de [illegible] et [illegible] de [illegible] de [illegible]

Permutacio inter [illegible] ecclesiam [illegible]
de tavagnasco, et Danielem Guerini [illegible] de eodem loco.

[illegible]

In Christi nomine Amen. anno a
nativitate [illegible] 1458 indictione 6 prima die mensis Junii hora
[illegible] Actum [illegible] in Salamo [illegible] domus
[illegible] Aloysii [illegible] [illegible] mei [illegible] presentibus
honorato [illegible] Antonii [illegible] de tavagnasco et
[illegible] filio Johannis [illegible] de [illegible] testibus rogatis.
Daniel quondam Johannis Guerini de tavagnasco pro se et
successoribus suis [illegible] permutationis
[illegible] tradidit, transtulit et permutavit [illegible] quondam
[illegible] de tavagnasco [illegible] Camerario [illegible] ecclesie
Sancti Antonii de eodem loco [illegible]
et Camerario [illegible] ecclesie [illegible] una pecia
terre [illegible] in longitudine et duos in latitudine
[illegible] Guerini et [illegible]
[illegible] de tavagnasco [illegible] dilatare [illegible]
[illegible] ville tavagnasci in loco
dicto [illegible] la gorgia ab oriente [illegible] et [illegible]
[illegible] usque ad terminos [illegible]
a [illegible] ab occidente [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] ad terminos [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quidquid [illegible]
[illegible] et [illegible] Cum omnibus [illegible]
[illegible] Confinis Contentis
[illegible] in permutatione
[illegible] Camerario [illegible] quondam [illegible]
[illegible] Camerarius et Camerarius [illegible]

[illegible] ecclesie [illegible] licentia [illegible] patriarcalis
ab die hodierna [illegible] commissionem [illegible]
[illegible] a toto [illegible] ville [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] in longitudine et duos in latitudine terminatam
cum terminis lapideis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] omnibus [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quodlibet [illegible] ad libitum [illegible] quam
[illegible]
[illegible]
et [illegible] et omnia et quorumcumque
in [illegible]
sub [illegible]
et [illegible]

[illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen anno [illegible]
1518 indictione prima die [illegible]
[illegible] di guarda di [illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible] Valentini [illegible]
[illegible] pro se et heredibus suis [illegible]
[illegible] Valentino
[illegible]
cum promissione illud [illegible]

in Hermacore [illegible] quod [illegible] non [illegible]
solvere promisit pro pretio tunc temporis [illegible] Hermacore
[illegible] de [illegible] [illegible]. et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] omnia [illegible] solvere promisit in
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] soll. [illegible] et soll. [illegible] ad bonum [illegible] [illegible] pro
dictum Valentinum et obligando pro premissis omnibus omnia
[illegible] bona [illegible] [illegible] et [illegible] de [illegible]
[illegible] in thalamo cubiculari domus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In Christi nomine amen. anno [illegible] nativitatis
[illegible] indictione prima die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad
[illegible] octo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] futuri
[illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] de burgo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ac in [illegible]
conditionibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gaudendum
et [illegible] [illegible] [illegible] nihil [illegible] Cum [illegible]
[illegible] [illegible] locatori in soll. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Cum [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] cum quolibet [illegible] obligatione
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
presentium et futurorum de quibus rogatus [illegible]
in thalamo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] catio sur[illegible] ro. [illegible] magro
Antonio [illegible] de playno de [illegible]

In Christi Nomine Amen, anno sue Nativitatis 1458 indictione prima die auctem Martis xvij mensis Maij. Actum in thalamo domus mei notarii [illegible] de [illegible] ac [illegible] de [illegible] de [illegible] aquilonis [illegible] nob. ro. [illegible] quon. nob. [illegible] de [illegible] magro Antonio [illegible] de [illegible] [illegible] sue [illegible] omnes monet [illegible] in [illegible] locatoris et ad [illegible] usque ad dies octo post festum [illegible] Comciani [illegible] et [illegible] pro [illegible] lib. [illegible] tria solum [illegible] Comciani [illegible] et [illegible] promictentes sibi mutuo [illegible] de legitima quictione, et [illegible] sub obl. omnium [illegible] in [illegible] presentium et futurorum in [illegible]

[illegible] Bartholomei et Leonardi quon. Laurentii [illegible]
de [illegible] et Fabricle cognomento [illegible]

In Christi Nomine Amen anno ab eius nativitate 1458 indictione prima die vero lune penultima mensis Maij. Actum Adgliaci in thalamo cubiculari [illegible] Leonardi [illegible] Fabricle cognomento [illegible] quon. [illegible] de Adgliaco [illegible] ducatorum ad lib. [illegible] pro [illegible] [illegible] confessus [illegible] competunt lib. [illegible] pro suplimento [illegible] dedit et vendidit Bartholomeo et Leonardo fratribus filiis quon. Laurentii [illegible] de [illegible] solum [illegible] emptoris per [illegible] Leonardum [illegible] dicti venditoris, in qualibet [illegible] de [illegible] cum domo [illegible] cooperta [illegible] in ~~[illegible]~~ villa Adgliaci ab oriente [illegible] quondam [illegible]

[illegible] per Leonardum [illegible] ex a[illegible] [illegible]

[illegible] ex a[illegible] bonis dicti Leonardi [illegible]

[illegible]

[illegible] voluntatem [illegible] Cum omnibus [illegible] vendit[illegible]

[illegible] personaliter [illegible] constituens se [illegible] possessione

[illegible] donec [illegible] emptor [illegible] acceperit

possessionem quam [illegible] in animo [illegible]

[illegible] die [illegible] mensis augusti [illegible]

[illegible] promittens [illegible] emptoribus [illegible]

[illegible] venditionis et [illegible]

[illegible] contentioni [illegible]

[illegible] presentium et futurorum [illegible]

[illegible]

[illegible] Leonardus [illegible]

[illegible]

[illegible] dicti [illegible] venditoris donec

possessionem [illegible] cum modo [illegible]

[illegible] pro dicto venditore [illegible]

[illegible] obligando omnia sua bona [illegible]

[illegible] promisit [illegible] venditor [illegible]

[illegible] bonorum mobilium et [illegible] presentium et futurorum

[illegible]

Cum pacto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen, anno [illegible] nativitatis

[illegible] prima die [illegible] ultimo [illegible]

[illegible] Camerarius

[illegible]

[illegible] ceciniis [illegible] clementis de adigliaco, nec non [illegible]
nec eiusdem pro se, et successores camerarios dedit locavit et
affictavit Petro quondam dominis Carni de adig. presenti et conducenti
pro se et successoribus suis unum campum [illegible] situm in
[illegible] adigliaci in loco dicto S. Martin [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] a meridie [illegible] campus dicti camerarii ab occasu [illegible] bona
[illegible] et a montibus [illegible] cimiterii S. Martini
de [illegible] ad habendum tenendum possidendum [illegible] et non
[illegible] dictum [illegible] solvendo annuatim tempore Assumptionis
B. Mariae de mense augusti [illegible] [illegible]
promittentes [illegible] mutuo de [illegible] quietationi et manutentioni
[illegible] sub obligatione [illegible]
et singulorum suorum bonorum mob. et stabil. presentium et futurorum
Actum adigliaci sub [illegible] domus [illegible]
Iosepho quondam dominis claudi ac [illegible] quondam [illegible]
claudi [illegible] de adigliaco testibus vocatis et rogatis

[illegible] leonardo quondam michaelis [illegible] de adigliaco
a. ~~[illegible]~~ Iosepho quondam [illegible]

In Christi nomine Amen anno [illegible]
1558 Indictione prima die [illegible] [illegible] [illegible] Actum
Romae in thalamo cubiculari domus habitationis mei not.
Iosephus quondam [illegible] claudi de adigliaco per se et heredes
ac successores suos quoscumque [illegible] et [illegible] ducatorum [illegible]
ad lib. 6.22 pro duc. quod totum pretium confessus fuit [illegible]
[illegible] et me not. habuisse et integraliter recepisse a
[illegible] emptori [illegible] non numeratae pecuniae
[illegible] futurae numerationis [illegible] dedit et vendidit leonardo
quondam michaelis Iuliani [illegible] de adigliaco presenti et conducenti
accipienti pro se [illegible] situm [illegible] adigliaci
in loco dicto sora le [illegible] ab ortu [illegible] bona [illegible] quondam [illegible]
michaelis [illegible] dicti emptoris a meridie [illegible] bona [illegible]

ab occ(asu) iux(ta) trogium pub(licum) et a s(eptentri)onib(us) iux(ta) viam pub(licam) et
alios plures (con)fines ad hab(endum) ten(endum) possid(endum) ven(dendum) don(andum) et quidq(ui)d
sibi placuerit faciend(um) cum omnib(us) et sing(u)lis [illegible] in(fra) et extra
[illegible] [illegible] pertinentiis et iuribus et [illegible]
[illegible] et [illegible] cum o(mn)i [illegible] [illegible] [illegible]
venditori [illegible] suis heredib(us) a successorib(us) [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de mense augusti [illegible] [illegible] duo ad mensuram
[illegible] et nil aliud [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] emptoris [illegible] dom(inus) emptor [illegible] [illegible]
acceperit possessionem quam [illegible] licentiam dedit [illegible]
Et promisit per se et her(e)des ac successores suos quoscumq(ue)
dicto emptori [illegible] et suis [illegible] de legitima evictione et
[illegible] [illegible] venditionis et o(mn)ium et quorumcumq(ue) in [illegible]
contentorum [illegible] quascumq(ue) sub pena dupli et sub obl(igatione) o(mn)ium
et singulorum suorum bonorum mob(ilium) et stab(ilium) p(rese)ntium et futurorum

[illegible]

Cum pacto [illegible] quandocumq(ue) [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] solum [illegible]
[illegible] [illegible] exactum ac aliis omnib(us) [illegible] solvendis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible] de valle [illegible] hab(itatoribus) vocatis et rogatis

locatio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] facta leonardo quond(am) [illegible] [illegible]

In Dei nomine amen [illegible] [illegible]
[illegible] loco [illegible] [illegible] [illegible] quond(am) [illegible]
[illegible] de [illegible] per se et heredes ac successores suos [illegible]
[illegible] affictus de [illegible] [illegible] [illegible] locavit et
affictavit leonardo quond(am) [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
et conducenti pro [illegible] [illegible] campum super quo [illegible] conductor
[illegible] domos [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ubi nunc habitat
[illegible] conductor ab ortu [illegible] [illegible] et [illegible] iux(ta) viam pub(licam)

[illegible]

ab occ[asu] vero iur[a] ... d[omi]ni ... helisabeth ... flor[...]

... et ... ad hab[endum], ten[endum], possid[endum], gaudend[um] ...

... non ... cum omni ... annuatim de ...

simplici ... heredib[us] tempor[e] assumptionis.

... de ... quindecim ...

... aliud alicuius promittens ...

sibi ... consentiens pro se ... heredes ... de legitima

... et ... obligationi

bonorum suor[um] ... mob[ilium] et ... presentium et futurorum de quib[us]

rogatus.

Emptio beltrandi quond[am] petri ... de tavagnasco

... beltrando quond[am] iacobi ... de ...

In christi nomine amen. anno ab eius nativitate

1518 indictione prima die ... martis septima ... iunij

Actum adigliaci in curia domus habitationis ... quond[am]

... iuris de adigliaco ... d[omi]no

... et ... quond[am] ... de ...

beltrandus quond[am] iacobi ... et ...

successores suos ... titulo venditionis ... acquirenti

... in augmento ... lib[rarum] ... quod totum

... habuit ... in ...

et numeratis pecunijs ... exceptioni non

numerate pecunie sub ... numerationi ... dedit, vendidit,

ac tradidit beltrando quond[am] petri ... de tavagnasco pre[sen]ti

... et ... pro se et heredib[us] ac successorib[us] suis ... campum

... quem ... vendit[ores] locaverunt ad

emphitheosim ... inter ... in

pertinencijs ... bona ... quond[am] ...

... iacobi ... et ab occ[asu] ... ad hab[endum]

ad habendum, ten[endum], possid[endum] ... et omnem suam voluntatem

faciend[um] cum omnibus ... confines contentis ... et ...

Campo tenui[?] mediliter, [illegible] personaliter spectantibus, et pertinentibus, et
Constituens se dictus venditor nomine dicti emptoris possidere, donec
acceperit possessionem, quam accipiendi licentiam dedit, et etiam
promisit etiam dictus venditor per se et suos dicto emptori suisque pro se et
de legitimis questione et disbrigatione huius venditionis, et etiam
in hoc instrumento contentorum cum quolibet sub pena dupli, et sub
obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et
futurorum etc., et super quibus rogatus etc. –

Emptio Bartholomei quondam Laurentij Zanetti[?] de Tauag[?]
a Valentino quondam Clementis Gudor[?] de Adygliaco

publicatum.

In Christi nomine amen, anno ab eius
Nativitate 1538 Indictione prima die autem [illegible] mensis Iunij
Actum Adygliaci in curia domus habitationis
Georgij [illegible] de Adygliaco Valentinus quondam Clementis
Gudori de Adygliaco pro pretio librarum [illegible] solidorum [illegible]
et solidorum duorum, quod pretium fuit confessus se habuisse,
Jure proprio dedit, et vendidit Bartholomeo quondam Laurentij
[illegible] de [illegible] presenti pro se et suis [illegible] partem
dicti venditoris sitam in Adygliaco ab ortu et occasu [illegible]
[illegible] a [illegible] Georgij, et a meridie
[illegible] [illegible] et [illegible] quondam Jacobi dicti
Zamar[?] fratris dicti venditoris et [illegible] ad habendum, tenendum
possidendum, dandum, donandum et omnem suam voluntatem faciendam cum omnibus
in eis et super eis contentis et constituens se nomine dicti emptoris
possidere donec [illegible] quam accipiendi, promittens quoque
dicto emptori de legitimis questione et disbrigatione premissis, insuper
obligando ad premissa omnia sua bona mobilia et stabilia presentia
et futura de quibus rogatus —

Pactum.

Cum pacto retrovendendi quandocumque, eodem pretio [illegible] et
clausulis, quibus supra vendidit solvendis de [illegible] solvendis, et
insuper copia huius instrumenti si erit opus [illegible] ut supra

[illegible] Leonardo

[illegible]ibus leonardo quondam Jacobi [illegible] de adorgnano [illegible]
[illegible] quondam [illegible] Georgii ac [illegible] quondam
[illegible] testibus supradictis [illegible] vocatis et rogatis

Locatio [illegible]

In Christi nomine Amen, anno [illegible] [illegible] die
loco et [illegible] supradictis [illegible] quondam [illegible]
de tavagnaco emptor suprascriptus [illegible] simpliciter affictus
de [illegible] in [illegible] dedit, locavit, et affictavit [illegible] quondam
[illegible] de adegliaco presenti et conducenti pro se [illegible]
[illegible] in villa adegliaci ab ortu et occidente [illegible] [illegible] dic
[illegible] Georgii, et a [illegible] [illegible] sedimi[illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible]
dictum locatum [illegible] ut [illegible] ad habendum
in Cum [illegible] [illegible] tempore assumptionis [illegible]
de [illegible] augusti, [illegible] locatori vel successoribus suis [illegible]
duo ad mensuram [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible]
de [illegible] sibi promissa sub obligatione [illegible] et
singulorum suorum bonorum [illegible] [illegible] [illegible] et futurorum

Sententia Arbitralis lata inter Jacobum Georgii de
adegliaco [illegible] Georgii [illegible] Georgii [illegible]

In Christi nomine Amen, anno [illegible]
1558 Indictione prima die [illegible] [illegible]
[illegible] adegliaci in Curia domus habitationis Georgii quondam
[illegible] [illegible] [illegible] cognominato [illegible]
quondam [illegible] de [illegible] ac [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de tavagnaco [illegible] arbitratores [illegible]
judices, et [illegible] amici [illegible] concorditer, et de plano [illegible] et
[illegible] a Jacobo quondam Georgii de adegliaco parte una
[illegible] quondam [illegible] Georgii parte alia [illegible]
[illegible] quondam Georgii parte tertia ad [illegible]
[illegible] parte [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]

et prout latius patet in compromisso manu mei notarii subscripti de anno 1495 die vero [illegible] mensis Martii in auditis partibus suprascriptis, et optime intellectis differentiis inter eas vertentibus, consideratisque ex merito considerandis, Christi nomine repetito, a quo omnia recta et iusta procedunt consilia et recta iudicia, dixerunt, declaraverunt, et arbitrati fuerunt ut infra, videlicet: Imprimis confirmaverunt divisiones dictarum portium, ac divisas per certos arbitros inter eas latas de omnibus expensis, que sunt vel esse possent contraria [illegible] eas, eadem portionem [illegible] que fuit de bonis quondam Andree Georgii consignata alias fratri suprascripto esse debere fratris quondam Leonardi suprascripti et fratrum, et hoc pro eo quod dicti fratres et fratres, seu quondam eorum pater, videbantur accepisse

vel in villa Adeg[...] ad [...] et [...] dictum[...] et fratres et [...]

in minus [illegible] omnibus, et consideravit eos habere minorem portionem suprascripto Jacobo; item dixerunt et declaraverunt quod portio [illegible] que fuit de bonis quondam Andree Georgii que in [illegible] per [illegible] quondam fratris [illegible] de [illegible] sitis in [illegible] ville Adegliaci [illegible] et [illegible] portionem [illegible] quondam [illegible] Georgii, sit et esse intelligatur fratris suprascripti, pro eo quod portio [illegible] [illegible] dicti [illegible] est minor portione dicti fratris; item dixerunt et declaraverunt quod [illegible] et Jacobus [illegible] [illegible] et [illegible] sibi [illegible] [illegible] aliqua inter eos innovatione et quod [illegible] constructus per fratrem in [illegible] eorum [illegible] pro clausura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] licet videatur extra ultra confines super portione dicti [illegible] et nihilominus [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] inferius versus portionem fratris sit et remaneat dicto Jacobo non obstantibus terminis aliquibus de hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] legitimis; item dixerunt et declaraverunt quod campus [illegible] [illegible] della [illegible] sitis in pertinentiis Adegliaci [illegible] ut dicitur per suprascriptum quondam Leonardum permutatus dicto fratri pro quodam campo [illegible] sitis in tabella [illegible], sit et remaneat ipsi Jacobo non obstante quod campus suprascriptus de [illegible] permutatus per Jacobum [illegible] quondam Leonardo [illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible]

[illegible]

absolvunt dictum Jacobum ab omnibus, que occasione dicte prime
tutelle ab eo petere possent dictus Simon et fratres. Item dixerunt
et dividunt, quod totum effictus qui debentur et qui exi-
guntur a partibus premissis, et solventur et exigentur
ab eisdem fratribus premissis equaliter inter eos, excepto affictu
[illegible] de [illegible], quem solvere debeat [illegible] Jacobo prefato,
tamquam possessori et possessori totius ipsius [illegible], et [illegible]
Item dixerunt et dividunt quod bona mobilia ipsius [illegible]
et hereditatis quondam Andree Georgii supranominati, exceptis bonis
de quibus supra dixerunt, dividi debeant inter eosdem tres fratres
equaliter, dividunt et declarant quod dicti tres fratres sibi
[illegible] faciant finem, remissionem et quietationem perpetuam de
sibi in [illegible] non petendo quicquam amplius cum causa et
occasione divisionis dictum inter eos facte et aliter quomodocumque dependenti
et ex causa et occasione divisionis, et quod dicti [illegible], dividunt,
et arbitrati sunt ad laudem [illegible], [illegible] in libris
[illegible] octo sibi a partibus premissis equaliter solvendis et mihi notario
pro quietatione huius dicti, pro examinatione quarundam scripturarum
et pro [illegible] nota [illegible] lib. [illegible] quattuor [illegible] quibus rogatus
Actum [illegible] [illegible] ibidem suprascriptis presentibus quondam Dominici
[illegible] [illegible], ac Petro quondam Fabricii [illegible]
Et ibidem [illegible] sub [illegible], et [illegible] comparuerunt
[illegible] ac Simone quondam Leonardi
[illegible] pro quibus de rato promisit in bonis
[illegible] et [illegible] sibi lege et declaratione [illegible] suprascriptis
quibus sic [illegible] fuit per me notarium lecta et vulgarizata, et
ab ipsis tribus partibus unanimiter laudata, et approbata in omnibus
et per omnia prout [illegible] et super quibus rogatus fuit

Ratificatio

suprascriptis die, loco et testibus, Jacobus quondam Georgii [illegible], Simone
quondam Leonardi Georgii [illegible] pro quibus de rato

promisit, et Vincentius quondam Guardini Georgii ex tertia omnes
de Adeghiaro suprascripti in executione suprascriptae cavilationis
inter eos factae per se sibi mutuo et vicissim fecerunt finem
remissionem et quietationem perpetuam de sibi de caetero non
petendo quicquam causa et occasione divisionum earum aut aliarum
quarumcumque ex ipsis causa et occasione dependentium, imo sibi
promiserunt adinvicem quod de omnibus quae aliqua
dictarum partium habent plura quam alia vel, e contra sibi contentionem
facere quae dicatur [illegible] obligando ad hoc omnia
et singula eorum bona sibi mutuo et vicissim mobilia et stabilia
praesentia et futura etc. et super quibus omnibus rogavit [illegible]

[illegible] affictibilium et livellorum solvendorum et solvi
debitorum per [illegible] ex una, Vincentium ex altera, et Franciscum ex tertia
[illegible] Georgiis de Adeghiaro.

In Christi nomine Amen anno eiusdem
nativitatis 1518 indictione prima die [illegible] octava.
[illegible] Zeturu Adeghiari domi Iacobi Georgii praesentibus
[illegible] [illegible] ibidem [illegible] quondam Pauli de [illegible]
ac Ioanne Michaele eius filio Iacobi Adeghiari et Dominico
quondam Ioannis Petri de [illegible] testibus rogatis, Georgius
Haec sunt divisiones affictuum et livellorum solvendorum et
solvi debitorum per Iacobum quondam Georgii, Franciscum quondam
Leonardi Georgii, ac Vincentium quondam Guardini Georgii omnes
de Adeghiaro, qui concorditer et de plano post divisionem
suorum bonorum omnium mobilium et stabilium volentes omnia dividere
onera affictuum et livellorum per eos solvi debitorum, convenerunt
adinvicem ad contentamenta, et divisionem dictorum omnium
suorum ut infra [illegible] suprascriptus Iacobus per se, et haeredes
ac successores suos contentavit, et promisit solvere
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sibi tangentem [illegible]
[illegible] et Primo [illegible] confraternitati Sanctae Mariae
Magdalenae de [illegible] [illegible] duos, [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Item Rdo dno presbitero Nicolao Taurisii de Verona
frumenti sextarium unum, et } de affictu simplici
quartum sextarium
Item Nob. dno Raphaeli de bellogrado Arimini
frumenti staria [illegible] } de simplici affictu
[illegible] personalia quatuor
Item Rdis [illegible] communis [illegible] cleri de Verona
frumenti staria tria, de livello veteri, ad [illegible] pro [illegible]
Item de livello novo [illegible] frumenti [illegible]
Item heredibus quondam [illegible] de paterno de livello veteri
in ratione [illegible] frumenti sextarium [illegible]
Item [illegible] communitati [illegible] cleri de
Verona de livello novo frumenti staria quatuor
Item francisco prendarino de livello frumenti [illegible]
Item dne Marie [illegible] heredibus de livello novo
frumenti personalia duo
Item Rdo dno [illegible] vitali [illegible] cleri de
livello [illegible] personalia quatuor
Item Nob. dno hieronymo [illegible] de livello novo
[illegible] personalia quatuor
Item Rdis confratribus [illegible] de villa [illegible]
de livello novo frumenti personalia tria [illegible]

Suprascriptus vero franciscus [illegible] contentavit
et promisit annuatim pro sua portione solvere suis
debitis locis et temporibus suprascriptos onera affictuum et livellorum
[illegible] et primo [illegible] confraternitati [illegible] Marie Magdalene
de Verona
frumenti staria duo
[illegible] personalia duo, et

et Auri [illegible] unum eidem R.do [illegible] de [illegible] magdalene
Item R.do do. pr.to [illegible] Bursitti prefato frumenti [illegible] unum
Item Nob. do Raphaeli bellogratio frumenti [illegible] unum et
[illegible] [illegible] quatuor
Item [illegible] nepoti [illegible] pr.to [illegible] de pagnaro de
lucello [illegible] frumenti [illegible] unum et [illegible] tria
Item Nob. do Bianchi de lucello [illegible] frumenti [illegible] unum [illegible] tria
Item [illegible] de [illegible] de lucello [illegible] frumenti [illegible] unum
Item [illegible] Gabrieli del Conto de [illegible] de lucello novo frumenti
[illegible] quinque et [illegible] tria
Item do. [illegible] della [illegible] de lucello novo frumenti [illegible] duo
Item Camerarius [illegible] Beltrandi Martini de [illegible] de
lucello novo frumenti [illegible] tria
Item [illegible] [illegible] Martini de [illegible] de lucello
novo frumenti [illegible] tria
Item do. Hieronymo [illegible] de lucello novo siliginis
[illegible] quatuor
Item R.do [illegible] do. Margarite [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] quatuor
Item [illegible] de [illegible] de [illegible]
de lucello novo frumenti [illegible] tria

[illegible]

Supradictus [illegible] pro sua portione contentavit et pro
[illegible] debitis [illegible] et temporis omnia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Confraternitati [illegible] Marie Magdalene
de [illegible] frumenti [illegible] duo
[illegible] [illegible] unum et [illegible] duas et
[illegible] [illegible] unum.
Item R.do do. pr.to Nicolao [illegible] prefato frumenti [illegible] et
[illegible] [illegible] tria
Item do. Raphaeli [illegible] [illegible] frumenti [illegible] unum et
[illegible] [illegible] quatuor.
Item [illegible] Marie de [illegible] de lucello [illegible] frumenti [illegible]
unum

Item heredibus quondam Hieronymi de paterno de lucello veteri
quinque plus minus
Item heredes quondam [illegible] Antonij de [illegible] de lucello veteri
quinque [illegible]
Item [illegible] confraternitati [illegible] Sulphori de adigliaro de lucello
veteri [illegible]
Item [illegible] Raphaeli [illegible] de vino de lucello novo [illegible] plus tria
Item [illegible] Clarij [illegible] de lucello novo [illegible] duo
Item [illegible] grammaticus [illegible] Blasyo [illegible] de
lucello novo [illegible] duos et [illegible] tria
Item [illegible] Hieronymo [illegible] de lucello novo [illegible] plus quatuor
Item [illegible] [illegible] [illegible] de vino
de lucello novo [illegible] tria et
[illegible] quatuor
Item [illegible] confraternitati [illegible] de lucello novo
[illegible] tria [illegible] aliud [illegible]

que omnia et singula [illegible] et [illegible]
[illegible] mutuo [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] debitis [illegible] et [illegible] [illegible]
sibi mutuo [illegible] dicte partes, [illegible] aliqua [illegible]
[illegible] loco et tempore solueri [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] pro non [illegible], tunc eadem [illegible]
[illegible] partes, que [illegible] in solvendo, teneatur ad
solutionem [illegible]
[illegible] ad [illegible] partem [illegible] partes que
[illegible] et [illegible]
[illegible] sibi mutuo [illegible]
Item [illegible] premissa omnia sibi mutuo obseruare
manutenere et [illegible], sub pena dupli et sub [illegible] et
[illegible] bonorum mobilium et [illegible] presentium et futurorum

[illegible] de adigliaro [illegible]
[illegible] Hieronymi [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen anno a nativitate [illegible]
1558 indictione prima die [illegible] decima mensis Julii [illegible]
[illegible] super platea [illegible]
[illegible] de [illegible] adiquani [illegible]
[illegible]
[illegible] ad annos [illegible] locavit [illegible]
[illegible] quondam Hieronymi [illegible] de Adigliano [illegible]
[illegible]
[illegible] circum [illegible]
[illegible] arboribus cum vitibus [illegible] situm [illegible]
[illegible] a manibus
[illegible] Adigliano [illegible]
[illegible]
[illegible] meliorament[illegible] [illegible]
[illegible] annuatim tempore [illegible]
[illegible] augusti siliginis [illegible] quatuor
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] locatum
[illegible] conductori [illegible]
[illegible] conductor [illegible]
locatori [illegible]
[illegible] solvere [illegible]
[illegible] sub obligatione [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] quatuor [illegible] solutione [illegible]
[illegible] de Adigliano [illegible]
manutentorem pro primis [illegible] locatori obligando [illegible]
[illegible]
[illegible] conductor promisit [illegible]
[illegible]
[illegible] Leonardo quondam [illegible] de [illegible]
et Hieronymo quondam [illegible] Adigliano [illegible]

[Senten]tia Arbitralis inter odoricum Carnii de vrma [illegible] ac [illegible] de eodem loco [illegible]

In Christi nomine Amen

anno a [illegible] natiuitate 1518 indictione prima die aut[em] [illegible] mensis Julij dominicus quondam Nicolai [illegible] de vrma Arbiter ut dixit [illegible] electus et assumptus ab odorico [illegible] Carnii de vrma [illegible] [illegible] ad arbi[trandum] [illegible] de eodem loco [illegible] altera parte ad arbi[trandum] [illegible] et [illegible] de omnibus et quibuscumque [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] causa et [illegible] odoricus [illegible] et [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] sibi illarum a quibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et hoc [illegible] quia [illegible] [illegible] se obligauerat [illegible] dictum odoricum [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] et constat manu [illegible] [illegible] [illegible] sub anno [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] talem obligationem et quia se obligaue[rat] [illegible] [illegible] absque [illegible] liberum ab [illegible] obligationi[bus] Auditis [illegible] ambabus partibus [illegible] [illegible] obligationem [illegible] [illegible] [illegible] et consideratis consideratis [illegible] [illegible] [illegible] quo omnia [illegible] ex [illegible] [illegible] procedunt [illegible] [illegible] arbitratus [illegible] et sententiauit [illegible] condemnauit [illegible] [illegible] ad [illegible] et [illegible] soluendum suprascripto odorico pro [illegible] libras [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] omnibus ab [illegible] [illegible] ab omnibus que [illegible] [illegible] odoricus causa et occasione obligationis [illegible] condemnando [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] in [illegible] cubiculari mei notarij [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] et [illegible] quondam [illegible] Symonis de vrma [illegible]

[illegible] Venditio? [illegible] quam fecit [illegible] de [illegible]
[illegible] facta [illegible]

In Christi Nomine Amen

Anno a [illegible] Nativitate 1558 Indictione prima? die [illegible]
[illegible] Actum Rome in [illegible]

[illegible]

[illegible] in libri [illegible]

[illegible]

[illegible] in quorum [illegible]

cum pacto retroemendi quandocunque [illegible] Gorio [illegible] et
clausulis quibus ut supra vendidit. Rogans copia [illegible]
[illegible] ac [illegible] de [illegible]
[illegible] colonis [illegible], si tunc [illegible] per [illegible]
[illegible] Nicolao [illegible]
[illegible] et filijs quondam Augustini [illegible]
de [illegible] habitis vocatis, et rogatis [illegible]

Emptio Michaelis quondam Antonij [illegible] de Atigliano
a [illegible] Barbara [illegible] quondam [illegible]

Publicum

In Christi Nomine Amen

anno ab eius Nativitate 1558 Indictione prima die [illegible]
[illegible] mensis Julij Actum [illegible] in [illegible] domus habita
tionis mei notarij infrascripti [illegible] Barbara [illegible] quondam
[illegible] de Atigliano per se, et [illegible] tutrix et curatrix
[illegible] eius filij [illegible] ut dixit annorum [illegible] ibi presentis
et consentientis [illegible], et [illegible] in ducatis octo ad
lib. 6 [illegible] pro ducato quod totum [illegible] habuisse et
[illegible] integrum [illegible]
[illegible] ducatis quinque ad lib. 6 [illegible] pro qualibet ducato ibidem
habitis pro [illegible], et integrali supplemento [illegible] totius
[illegible] in monetis aureis, et argenteis [illegible] Cum
[illegible] ducatis octo ibidem in manibus mei notarij [illegible]
[illegible] pro eam debitor [illegible] non solutis ac [illegible]
[illegible] prius [illegible] Cuicunque [illegible]
non numerate pecunie [illegible] numerationis [illegible]
[illegible] proprijs [illegible] perpetuum dedit, et vendidit
Michaeli quondam Antonij [illegible] de Atigliano [illegible]
et [illegible] pro se [illegible] [illegible]
[illegible] sitis in finibus Atigliani in loco dicto li dalli
[illegible] ab ortu [illegible] aliud bonum [illegible] venditricis, a meridie
[illegible] bonum Petri [illegible] Claudi [illegible] de Atigliano, ab occa

iuxta bonum Baldi[illegible] de aciliano et a [illegible] omnibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Habend. tenend. Possidend. dand [illegible]
et cum sua voluntate faciendo cum omnibus iuribus ipsor confines
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et pertinentiis constituens se d[ict]a [illegible] Barbara [illegible]
[illegible] [illegible] d[ict]i emptoris possidere donec emptor ad libitum
[illegible] quam [illegible] et [illegible] possessionem
[illegible]
[illegible] emptori [illegible] pro [illegible]
[illegible] venditionis
[illegible] [illegible] contentorum [illegible]
[illegible] obligatione [illegible] et singulorum
[illegible] nob. [illegible] [illegible] presentium et futurorum [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] quandocumque [illegible] pretio [illegible] et
[illegible] quibus [illegible] vendidit [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] si tunc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quond. Antonij Simeonis de nerma [illegible] Bapta
[illegible] de aciliano ac Laurentio castellanutto quond.
[illegible] [illegible] [illegible]

Emptio Bapte quond. Odorici Carni de nerma, ab
Odorico quond. [illegible] Carni de ipso loco eius nepote.

In Christi Nomine Amen. anno

a Nativitate 1558 Indictione prima die [illegible]
xviij mensis Julij. Actum Rome in [illegible] domus habitatio
nis mei notarij subscripti [illegible] Odoricus quond. [illegible]
Carni de nerma [illegible] ac heredes ac successores suos
quoscumque [illegible] [illegible] ducatorum septem ad lib. 6 [illegible] pro
ducato quod totum pretium ibidem coram [illegible] infrascriptis
a me notario habuit et recepit ab infrascripto emptori in tot
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

exceptioni non numerate pecunie sub spe future numerationis
[illegible] dedit et vendidit magistro Baptiste quondam [illegible] [illegible] in
anima presenti ementi et stipulanti pro se et [illegible] petiam seu particulam terre
[illegible] dimidii campi in [illegible] siti in pertinentiis [illegible] in loco
dicto in [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] venditoris ab ortu [illegible]
[illegible] Thome [illegible] a meridie strata vicinalis publica et ab
aliis duobus lateribus dicti boni [illegible] venditoris [illegible]
[illegible] [illegible] cum [illegible] et [illegible] suis [illegible]
[illegible] Cum omnibus [illegible] Confinibus continetur et [illegible]
particula terre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
pertinentiis Constituens se dictus venditor [illegible] [illegible]
possidere donec acceperit possessionem quam accipiendi
licentiam dedit omnimodam et promisit per se et heredes
suos [illegible] dicto emptori presenti et stipulanti pro se et heredibus suis
[illegible] venditionem et omnia et singula in [illegible]
contenta perpetuo [illegible] legitime deffendere disbrigare [illegible]
[illegible] et manutenere [illegible] quacumque persona mundi [illegible]
sub pena dupli et obligatione omnium et singulorum suorum
bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum [illegible]

Permutatio

[illegible] Renatus Odonicus per se et [illegible] permutavit et nomine
permutationis boni suprascripti [illegible] et permutavit [illegible]
magistro Baptiste presenti et accepit pro se [illegible] medium Campi
[illegible] in pertinentiis [illegible] in loco [illegible] [illegible]
[illegible] boni dicti emptoris a meridie strata via publica [illegible]
[illegible] ab [illegible] boni [illegible] [illegible] et a
montibus strata via publica et [illegible] Qui [illegible] dictus
magister Baptista [illegible] et heredes ac successores suos [illegible]
[illegible] et permutavit dicto Odonico presenti et stipulanti pro se
suprascriptam particulam terre hodie [illegible] manu mei notarii [illegible]
[illegible] a prenominato Odonico [illegible] habendi
tenendi possidendi [illegible] [illegible] et quidquid [illegible] placuerit [illegible]
cum omnibus [illegible] Constituentes se [illegible] mutuo alterius nomine

illas et eo cum possidet, donec utrique accolenis conformiter [illegible] sione, quam accipiunt licentiam sibi dederunt adinvicem [illegible] [illegible] promiserunt de manutentione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum quocumque sub obligatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] modo et forma [illegible] de quibus [illegible]

[illegible]

Item pacto [illegible] quandocumque [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] quibus supra [illegible] solum [illegible] de [illegible] solvendis ac [illegible] collectis fructibus si erunt terre sate, et si erit cultivata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] culturata [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] et Andrea quondam [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] habitis, et rogatis.

Locatio [illegible] quondam Leonardi [illegible] [illegible]

[illegible] Danieli quondam [illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible] Christi Nomine Amen anno [illegible] [illegible] prima die [illegible] [illegible] [illegible] Iulij Actum [illegible] in [illegible] domus habitationis mei not. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Paulini [illegible] locavit, et affictavit Danieli quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conducenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] a duobus lateribus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et hoc pro affictu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huius locationis [illegible] [illegible] [illegible] locator [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conduc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et Andrea quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ab ortu [illegible]

[illegible] sub Anno et die [illegible]

[illegible] omni modo [illegible]

[illegible] retrovendidit [illegible]

cto. Et dato tamen, quod intelligitur, quatenus ipse retrovendicior [illegible]
bona aliqualiter pro se, vel aliis obligasset et non aliter nec alio modo.
Actum extra [illegible] dominica quondam [illegible] [illegible] de [illegible],
Leonardo [illegible] [illegible], ac Vincentio quondam [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible]

Locatio Jacobi Almeli de Origliono facta [illegible] pro [illegible] de dicto loco

In Christi nomine Amen. Anno ab [illegible]
1558 Indictione Prima die [illegible] 14 [illegible]
Actum [illegible] domi [illegible] [illegible] [illegible]
filius Hieronymi [illegible] Almelo de Origliono [illegible]
[illegible], et nunc [illegible] et heredes suos [illegible]
[illegible] simpliciter affictavit de Anno in Annum [illegible] [illegible]
[illegible] quondam [illegible] [illegible] de Origli[illegible] [illegible] et
[illegible] pro se [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], et [illegible], atque cum [illegible] [illegible] contigua, [illegible]
[illegible] atque cum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] sitis in finibus et villa Origlioni ab ortu, et occidente
[illegible] a meridie [illegible] bona [illegible] [illegible], et a [illegible]
[illegible] bona [illegible] a Hieronymo [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible], meliorandi, et non [illegible] [illegible]
[illegible] durante [illegible] modi locationis [illegible] [illegible], et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] locator [illegible] suis heredibus [illegible] promittentes sibi invicem de
legitima [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
et mutuo inter ipsos [illegible], cum [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]

Quam quidem locationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pro [illegible], et [illegible] nomine [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], a [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] pro [illegible] [illegible] bona intelliguntur, a [illegible]
[illegible], et per [illegible] [illegible]. Cum [illegible] et
[illegible] [illegible] et [illegible] pro [illegible] [illegible]
per [illegible] [illegible] [illegible] promittentes sibi mutuo de [illegible]
[illegible] [illegible] sub obligatione [illegible]

mob. et stab. presentium et futurorum &c. et super quibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

In Christi nomine [illegible] Anno [illegible]
[illegible] indictione [illegible] [illegible] die [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] cum [illegible] voluntate et consensu [illegible] [illegible]
[illegible] et consentientibus [illegible] et successoribus suis [illegible]
[illegible] in [illegible] septem ad [illegible] [illegible] quod totum [illegible]
[illegible] habuit, et recepit ab infrascripto emptore in quatuor [illegible]
[illegible] [illegible], et [illegible], ac alia moneta in valore ad hodiernam
valentiam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libere, et [illegible] dedit
et vendidit [illegible] cognomento [illegible] quondam [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] aliud [illegible] [illegible]
[illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et omni alio titulo [illegible] cum omnibus [illegible] bono [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] contentis, [illegible] cum suis accessibus, et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] constituens [illegible] [illegible] [illegible]
possessionem [illegible], quam [illegible] sua propria auctoritate licentiam
dedit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] sub obligatione omnium suorum bonorum mob.
stab. presentium et futurorum &c. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Actum [illegible] [illegible]
Iacobo quondam [illegible] [illegible] de [illegible], et [illegible] filio [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible].

Locatio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno a [illegible] Nativitate 1558 Indictione [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] mensis Augusti [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Cubiculari domus mei [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ac [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] quondam [illegible]
Nicolai [illegible] de [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quatuor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] in loco [illegible] [illegible] ab ortu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible], a meridie [illegible] [illegible] [illegible] ab occasu [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], a septentrione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] meliorandum, et non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] mensis Augusti [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] cum dimidio et in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] contentorum in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
mutua obligatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Actum [illegible] [illegible] Iacobo filio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], ac Dominico quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible].

Testamentum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno a [illegible] Nativitate 1558 Indictione prima die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mensis Augusti. Actum in villa [illegible]
[illegible] [illegible] Cubiculari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] corpore [illegible], sciens [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a morte [illegible] omnimodo corporaliter [illegible] [illegible]
morte quidem est [illegible] [illegible] [illegible] mortis [illegible], [illegible] [illegible]

incertius nihil est, quam hora aliqua [illegible], et ob id quidem dominico precepto monemur quod vigilandum est. Nescimus enim diem neque horam

Et debemus quisque vigilare, ~~[illegible]~~ in primis ut animae saluti procuremus, subinde vero ut temporalibus rebus bono et salubri ordine providentius,

quod quidem est salubrius quoddam [illegible] [illegible] documentum, nam omnia quae viuendo cara habuimus haec eadem (peccato excepto) anima [illegible]

et diligit et curam quandam in [illegible] ipsa voluit, et considerat, ut dives ille qui languenti [illegible] [illegible] negaverat, inferno sepultus fratrum curam [illegible] [illegible] [illegible] deprecans ut sibi ad eos commonendos

[illegible] liceret, et profecto qui in vita huius saeculi res suas bene gerunt, [illegible] [illegible] [illegible] dicimus [illegible] [illegible]

[illegible] animae [illegible] [illegible] [illegible] praeceptis edoctus [illegible] [illegible], primo [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] creatori devote et humillime

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] ab anima [illegible] [illegible] et corporis sui cadaver cum fuerit ab anima [illegible]

[illegible] [illegible] mandavit in Cimiterio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible], et pro anima [illegible] [illegible] [illegible] debitas exequias [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ipsa [illegible] [illegible]. cui quidem [illegible] [illegible] [illegible] solum legavit [illegible] [illegible] duo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluit [illegible] expresse mandavit

per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluit et mandavit ac ordinavit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] debent [illegible] quatuor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluit, et mandavit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntatem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] legavit [illegible] [illegible] filiae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

per infrascriptum meum heredem [illegible] vero omnium suorum bonorum

et creditorum [illegible] et [illegible] sibi [illegible]

universalem [illegible] fecit et ordinavit [illegible]

legitimum et naturalem

Et hanc voluit esse suam ultimam voluntatem, et ultimum velle quod

valere voluit jure testamenti vel jure codicilli et si non jure

[illegible] jure valere, voluit valere jure donationis causa mortis

vel alio jure quo melius valere potest et [illegible]

[illegible] quod [illegible] Petro filio Jacobi

[illegible] Petro ac Jacobo fratribus filiis [illegible] Jacobi

[illegible] ac Jacobo quondam [illegible] Petri [illegible] de [illegible]

[illegible] et rogatis ore proprio dicti testatoris

[illegible] Petro [illegible] ac Jacobo

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] formam conditionis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] obligationis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] valentino [illegible]

[illegible]

[illegible] Sanus [illegible]

communem [illegible] sed quo [illegible]

[illegible] cum [illegible] magis [illegible]

[illegible] corpus [illegible]

[illegible]

[illegible] prudentis [illegible]

[illegible]

[illegible] conditionibus [illegible]

nationis [illegible] ecclesie [illegible] et debeant Annualem celebrare

[illegible] Anniversarium per presbiteros Curatos in Roma. Cum

[illegible] pro [illegible]

[illegible] Et si in futurum aliquis [illegible] heredes ipsius Comp[illegible]

[illegible] legavit statuit Et ordinavit quod pecunia Redditus

[illegible] Camerarijs sive Gubernatoribus dicte

[illegible] Camerarii sive Gubernatores [illegible]

[illegible] utilitatem dicte ecclesie Et [illegible]

Annualem [illegible] Item legavit domine [illegible]

Georgii [illegible] Compagnie del [illegible]

[illegible]

In Reliquis vero omnibus suis bonis [illegible]

[illegible] heredem universalem instituit Et ordinavit [illegible]

[illegible] domine [illegible]

Et hanc [illegible] voluit [illegible] ultimam voluntatem [illegible]

[illegible] quod voluit valere [illegible] testamenti Et si [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Dominico [illegible]

[illegible] Hieronymo filio dominici [illegible]

[illegible] filio [illegible]

[illegible] omnibus [illegible]

[illegible] et rogatis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] publico et [illegible] uni [illegible]

pub. instrumento publico [illegible], et ordinatim [illegible] cuius libet

portionem, et quid quantumque cuilibet obvenerit dignoscatur, et

[illegible] in portione obventa [illegible] uni ex [illegible]

[illegible] estimata et data fuerint in equali sua portione bonis [illegible]

[illegible]

Iosephus [illegible] de [illegible], D. [illegible] ortu [illegible] de [illegible]

D. [illegible], et [illegible] pub. D. [illegible]

[illegible], et Iosephus [illegible] filius [illegible] de

[illegible] et [illegible] quia super [illegible]

in una domus [illegible] in [illegible] colonum

[illegible] conveniatur, ad [illegible]

mini, et estimatio [illegible] ipsius [illegible]

[illegible] equali [illegible] et solutio

fiat, et [illegible] ad [illegible] sui [illegible]

[illegible], [illegible] cum domo [illegible] cooperta et

[illegible] quae domus [illegible] fuit [illegible]

D. [illegible], ob incommodum quod portioni [illegible]

[illegible] supradictum [illegible]

[illegible] divisionem duorum [illegible] consensu

domos portionibus [illegible]

nulla [illegible] ab [illegible] quinque [illegible]

[illegible], aut [illegible] quod quidem [illegible] cum domo [illegible] est in portione

[illegible] in loco dicto [illegible] D. ortu [illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible] et [illegible]

prati [illegible] cum [illegible]

[illegible] prati [illegible] cum [illegible]

[illegible] de [illegible] portione

[illegible] in loco dicto [illegible]

[illegible]

[illegible] della [illegible] ab ortu et [illegible] iuxta viam publicam [illegible]

[illegible] Antonia [illegible]

occidente iuxta possessionem dicti [illegible] infrascripti [illegible]

[illegible] Campanie [illegible] in loco dicto [illegible]

[illegible] ab ortu iuxta [illegible] dicti [illegible] a meridie iuxta viam

publicam et ab occidente iuxta possessionem [illegible]

Campanie in loco dicto [illegible] ab ortu iuxta [illegible]

[illegible]

[illegible] dicto li [illegible]

[illegible]

ortu iuxta [illegible] a meridie iuxta [illegible]

[illegible] ab occidente iuxta [illegible] quondam [illegible]

meridie iuxta possessionem infrascripti [illegible] terminos [illegible]

[illegible] Campanie in loco dicto li [illegible] ab ortu

iuxta [illegible] quondam dicti [illegible] et a meridie iuxta viam publicam

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Anno [illegible] 18[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Augumentum [illegible] [illegible] Comi [illegible]
[illegible]

[illegible]

In Christi Nomine amen anno ab eius Nativitate millesimo [illegible] [illegible] tione prima die [illegible] [illegible] [illegible] ibi [illegible] Iohannis [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] augumento [illegible] duorum ad [illegible] pro [illegible] quondam [illegible] dare debebat [illegible] pro [illegible] de [illegible] 1558 [illegible] et non soluto [illegible] dedit, et vendidit Danieli quondam [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] possessa per ipsos [illegible] ab ortu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] ad [illegible] [illegible]

[illegible] sub obligatione omnium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro augumento [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] quondam [illegible] et [illegible] quondam [illegible] de [illegible]

[illegible]

In Christi Nomine amen anno [illegible] [illegible] [illegible] domus [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible] pro se et successores [illegible] dedit, locavit et [illegible] Blasio quondam Iohannis [illegible] [illegible] ab ortu [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] locatorum [illegible]

eandem [illegible] annis sex [illegible] in loco dicto in Sconidella ab [illegible] pro

dicti locatoris, a meridie vero bonum [illegible] Francisci, ab occasu vero Compturni

Joannis [illegible] et a montibus [illegible] ad habendum, tenendum, possidendum [illegible] et non

[illegible] Cum omnibus [illegible] annuatim dicto [illegible] vel successoribus suis ad mensuram

communis [illegible] frumenti [illegible] unum et [illegible] duos, [illegible] siliginis [illegible]

et pullorum par unum in qualibet asumptione beatae Mariae de mense augusti [illegible] pro

mittentes sibi [illegible] dicti [illegible] de legitima [illegible] et manutentione [illegible]

contra quoscumque sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum

[illegible] presentibus [illegible] Baptista de Georgio de Adigliaco ac Firmo dicto [illegible]

quondam Antonii Augustini [illegible] de [illegible] ad premissa vocatis et rogatis

[illegible] ad [illegible] Joannis q. [illegible] Blasii de

[illegible] cum Joanne Carno [illegible] in dicto loco

In Christi nomine amen, anno 1558 Indictione prima die vero secunda mensis

octobris [illegible] in via [illegible] in [illegible] prope cimiterium [illegible]

[illegible] de [illegible] ac Valente filio Antonii Carni de [illegible]

[illegible] rogatis Joannes [illegible] Judicis [illegible] suo [illegible]

retulit mihi subscripto notario qualiter die festo asumptionis beatae Mariae de

mense augusti [illegible]

ad [illegible] Joannis quondam Leonardi Blasii de [illegible] de Campo [illegible]

[illegible] Joanni Carno [illegible] quatenus de [illegible] [illegible]

[illegible] in illo [illegible] audeat [illegible] sub pena [illegible]

[illegible] bonorum [illegible] per Jacobum

Georgii de Adigliaco [illegible]

In Christi nomine amen anno [illegible] 1558 Indictione prima die vero

[illegible] tertia mensis octobris Jacobus quondam Georgii [illegible] de Adigliaco

[illegible] consignavit [illegible] suis [illegible]

[illegible] omnium bonorum mobilium et stabilium quae [illegible] etiam [illegible]

[illegible] volunt [illegible]

per ipos met ... eius filios quibus ... et conhstar ... ac
ingressa onera pro sua portione solvere promiserunt. Item Jacobus con
signavit ... in portione ... eius filii posuit
et consignavit ... affictus et livella ... Raphael
... de vino de affictu ... staria vini ... de livello novo
... confraternitati ... de ... pisonalia tria ...
de livello novo ... scale de vino ... pisonalia duo ...
sorori Paule conventuali ... de vino de livello novo ... duo
... de livello novo ... sorori Margarite vestali ... vini
... Hieronymo ... de livello novo ... vini
... Confrat. ... Magdalene de vino de affictu ... starium.
vini et pisonalia duo etc. et ...
... portione Antonii eius filii et Valentini ... nepotis ...
... ad solvendum ... vestalis ... de vino de
... vini et pisonalia tria ... de
in affictu ... vini ... vestalis ... de vino de livello
... tria ... quod ... de patrono de livello ...
... vini ... de livello novo ... starium
vini ... sorori Paule ... de livello novo ...
... Margarite de livello novo ... pisonalia duo
... duo
... de vino ...
...
... pisonalia quatuor. ... portione vero ...
... de affictu ... pisonalia quatuor ...
... ingressa onera et affict...
... de vino de affictu ... tria ...
... sorori Paule ... vini ...
... livello novo ... de livello novo ...
... de livello novo ... vini ...
... sorori Margarite vestali ... Hier. ...
de livello novo ... Magdalene ...
... pisonalia ...
... licet in ...
... plures ... in dicto ...
... honorum ...

et in aliquibus sit modica differentia [illegible] quod parum [illegible] modicum quiddam
[illegible] pluries altera tamen inter se mutuis convenientibus et [illegible]
etiam dicunt [illegible] partes de premissis omnibus se contentaverunt
[illegible] hac tamen lege quod si aliquis deorum [illegible] pro sua portione [illegible]
[illegible] non solvent eius ratam afferentis [illegible] premissa [illegible] et [illegible]
[illegible] quis fuisset, quod tunc ille qui non [illegible]
[illegible]
[illegible] adegliacci in cucina [illegible] habitationis [illegible]
[illegible] Leonardi de colli de adig.º [illegible] Francisci [illegible] Nicolai adig. [illegible]

[illegible] Petri Pezar de Caballico a Petro quondam
[illegible] de eodem loco [illegible] in instrumento,

In Christi nomine amen anno [illegible] 1558 Indictione prima die [illegible]
[illegible] Caballici in [illegible] cubiculari [illegible]
ubi Petrus quondam [illegible] de Caballico [illegible] ducatos [illegible]
[illegible] quod [illegible] confessus fuit habuisse ab [illegible]
[illegible] vendidit Bartholomeo quondam Petri Pezar de Caballico [illegible]
[illegible] in [illegible] elapsis seminatum [illegible]
[illegible] in loco [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] medium [illegible] Bernardi de [illegible] ab occasu [illegible]
[illegible] Dominico [illegible]
possidendum [illegible] et omnem eius voluntatem faciendum cum omnibus [illegible]
[illegible] possessionem [illegible] acceptavit [illegible]
[illegible] dedit [illegible] et promisit [illegible] pro se
de legitima [illegible] et manutentione premisse venditionis et omnium in hoc
[illegible] contentorum [illegible] obligando ad hec omnia et singula
[illegible] bona mobilia et stabilia [illegible]

Pactum) Cum pacto retrovendendi [illegible]
[illegible] venditum [illegible] precio [illegible]
[illegible] melioramentis si que erunt, ac [illegible] et aliis
[illegible], Actum [illegible] presentibus [illegible]
[illegible] adegliacco, ac [illegible] quondam Dominici [illegible]
[illegible] habitis vocatis et rogatis.

[illegible]

[illegible] inter Leonardum quondam Egidij de colle de [illegible]
[illegible] de [illegible]

In Christi nomine amen anno sue Nat. 1558 Indictione prima, die autem nona
mensis octobris. Leonardus quondam Egidij de colle de Atregliaco ex una et [illegible]
quondam Juliani [illegible] de Caballico ex altera de litibus, et differentijs, ac
omnibus [illegible] usque ad presentem diem. se se [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible] quondam [illegible] maioris [illegible], ac Petrum quondam Fabricij
[illegible] de Atregliaco tamquam in arbitros, arbitratores, judices, compositores, [illegible]
[illegible] amicos communes, et de plano electos ad arbitrandum, componendum, et
[illegible] de omnibus [illegible] litibus differentijs, questionibus et controversijs que
[illegible] inter easdem partes vertuntur [illegible]. [illegible] et in quolibet loco
[illegible] vel non citatis partibus [illegible] et [illegible]
[illegible] perpetuo observare promiserunt et adimplere quidquid
per ipsos arbitros dictum et [illegible] fuerit sive de jure, sive de facto, vel [illegible]
[illegible] et de facto non aliter [illegible] dictum et [illegible] fuerit per [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] presentium et futurorum [illegible] in [illegible] presentibus
[illegible] de [illegible] ac [illegible] de Caballico testibus [illegible]

[illegible] inter Petrum quondam Fabricij [illegible]
[illegible] ex una, ac Leonardum [illegible] ex altera

[illegible] anno sue [illegible] 1558, Indictione prima
[illegible] decima mensis octobris [illegible] in [illegible]
[illegible] intermiserunt [illegible] Petrum quondam Fabricij [illegible]
[illegible] ex una, ac Leonardum [illegible] quondam [illegible]
[illegible] bona [illegible] et componendi differentias
[illegible] in [illegible] concorditer
[illegible] de plano [illegible] et [illegible]
facto sive de jure [illegible], et de facto [illegible] Bartholomeum
[illegible] de [illegible] tamquam in communem arbitrum arbitratorem
[illegible] et [illegible] communem amicum [illegible]

[illegible] et assumptum ad [illegible] [illegible] [illegible] et componendum [illegible]

[illegible] et ad [illegible] compos et [illegible] [illegible] quolibet [illegible]

[illegible] [illegible] vel non [illegible] partibus legitime [illegible] admonitis [illegible] promittentes [illegible]

sibi mutuo [illegible] partes per se [illegible] [illegible] cuicumque [illegible] diffinitioni

et [illegible] per ipsum arbitrum [illegible] sub pena ducatorum quinque ad lib. 6 s. 4 pro ducato

[illegible] [illegible] per [illegible] partem, et applicandam [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dicte partes per [illegible] [illegible] cassamento [illegible] omnem permutationem

[illegible] [illegible] sive constet [illegible] sive constet scriptura [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] promittentes [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vocatis [illegible] et rogatis

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Baptiste quondam Leonardi [illegible] de [illegible]

In Christi nomine amen anno eiusdem nativitatis 1558 indictione prima die [illegible]

[illegible] [illegible] octobris [illegible] in thalamo domus habitationis [illegible]

[illegible] filius [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] sui fratris [illegible] ducatorum duodecim ad lib. 6 s. 4 pro ducato [illegible]

ac [illegible] ducatorum quinque in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et nomine [illegible] sui [illegible] [illegible] [illegible] Baptiste quondam Leonardi [illegible]

[illegible] omnibus dictis [illegible] [illegible] [illegible] sub anno et

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et successoribus suis quocumque [illegible] ad annos [illegible]

[illegible] [illegible] locavit et affictavit Baptista quondam Leonardi [illegible] de

[illegible] [illegible], et conducenti pro se [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in loco [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] et a [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] in quolibet [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suis [illegible] promittentes [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] contentum eam quamcumque obligando sibi [illegible] exemplum
omnia bona [illegible] [illegible] pro [illegible] quorum [illegible] de quibus

Et [illegible] locationem [illegible] locator [illegible] pro [illegible] et
[illegible] ducatorum quinque ad lib. 6 s. 4 pro ducato [illegible]
[illegible] Cuius [illegible]. Et [illegible]
locator [illegible] promisit [illegible] [illegible]

[illegible] de legitima [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] quicumque sub obligatione omnium et singulorum bonorum [illegible]
[illegible] presentibus [illegible] quondam Antonio [illegible] de [illegible]
et Dominico quondam [illegible] de eodem loco testibus rogatis [illegible]

[illegible] Leonardi Martini de [illegible]
ab Antonio [illegible] de [illegible] in [illegible]

[illegible]

In Christi nomine amen anno ab eius nativitate 151[illegible] Indictione prima
die vero [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible]
habitationis mei notarii [illegible] Antonius quondam Dominici [illegible]
de [illegible] in augumento [illegible] ducatorum quinque ad lib. 6 s. 4 pro ducato
[illegible] ab [illegible] in [illegible]
[illegible] venditionis, quae dicatur augumentum
[illegible] ducatorum quinque [illegible] ducatorum quadraginta
[illegible]. Et in precio augumentato [illegible] manu mei notarii [illegible]
[illegible] 6 s. 4 pro ducato de quibus [illegible] dedit et vendidit et in augumento
[illegible] Leonardi Martini de [illegible]. Et [illegible]
[illegible] quartam [illegible]
[illegible] in loco [illegible] ab [illegible]
[illegible] et ab aliis [illegible] ad habendum
[illegible] possidendum [illegible] et eius omnimodam voluntatem [illegible]
omnibus [illegible]
[illegible]

quam accepisse [illegible] dixit et promisit per se [illegible] dicto [illegible] de legitima [illegible] et [illegible] premissorum cum quocumque [illegible] omnium mob. et stab. presentium et futurorum ... [illegible] predicti venditoris [illegible] quondam [illegible] Simeonis de [illegible] [illegible] se constituit [illegible] dicti [illegible] et acceptavit obligando sua bona [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pactum) Cum tracto [illegible] quandocumque post lapsum [illegible] anni eisdem [illegible] et clausulis quibus [illegible] et [illegible] signavit [illegible] quondam [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen. anno sue Nativitatis 1558 Indictione prima die vero 16 mensis octobris. Cum [illegible] quondam Nicolai Juliani de [illegible] [illegible] et [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sollicitor [illegible] [illegible] habuisse [illegible] promisit et se solemniter obligavit annuatim perpetuo [illegible] et solvere [illegible] [illegible] [illegible] obligando [illegible] bona mob. et stab. presentia et futura. Actum [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] habitationis [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] tauag [illegible]

Emptio Bartholomei quondam Laurentii [illegible] [illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen: anno sue Nativitatis 1558 Indictione prima die [illegible] 16 mensis [illegible] Actum [illegible] in [illegible] [illegible] habitationis [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible] per se et heredes suos quoscumque [illegible] [illegible]

[illegible]

luc quinque ad lib. [illegible] pro duc. quod totum pretium confitetur [illegible]
[illegible] et effectualiter recepisse ab infrascripto Bartholomeo emptore
[illegible] Caicumque exceptioni non numerate pecunie sub
spe future numerationis [illegible] libri et [illegible] [illegible]
dit Bartholomeo quondam [illegible] de tauagnaco [illegible] emente
et suis [illegible] Cum domibus [illegible] Cooperctis
in villa [illegible] ab oriente et oriente [illegible] et a domibus
[illegible] a leonardo [illegible] et a meridie [illegible]
[illegible]
[illegible] cum omnibus [illegible]
[illegible] nomine dicti emptoris [illegible] accessibus [illegible]
[illegible] omnimodam et promisit [illegible]
suis [illegible] legitimis [illegible] et [illegible] venditionis
[illegible] omnium [illegible] contractum [illegible]
[illegible] bonorum [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] facto [illegible] quondam [illegible]
[illegible] supra vendidit [illegible] cum Copia [illegible]
[illegible] exactum [illegible] omnibus [illegible]
[illegible] Guilelmo de [illegible] quondam [illegible]
de tauagnaco [illegible]

[illegible] bonorum [illegible] leonardus [illegible]
[illegible] de [illegible] ac [illegible]

[illegible] CHRISTI NOMINE AMEN anno [illegible]
[illegible] die [illegible] in
[illegible] quondam [illegible]
[illegible]
[illegible] per compromissum manu mei not. a
[illegible] quondam [illegible] ac [illegible] quondam [illegible]
[illegible] quondam [illegible]
[illegible] ad [illegible] Compromissum et Iudicium [illegible]

quascumque dicte domus [illegible] ecclesie dicte [illegible]
[illegible] vel latius [illegible] [illegible] [illegible]
a quo omnia iusta, recta consilia, ac iudicia procedunt
dixit ut infra [illegible] et primo in portione supradicti [illegible]
bona infrascripta: [illegible] unum sedimen cum domibus paleis
copertis et muratis, cum [illegible] domum [illegible]
dicte confines [illegible] sit [illegible] [illegible]
in pertinentiis de villa Adigliani ab ortu et occasu [illegible] via publica
a meridie [illegible] sedimen [illegible] et a [illegible]
sedimen infrascripti Leonardi usque ad terminos [illegible]
Item unum campum in loco dicto li del [illegible] ab ortu [illegible]
Baldi Mathei, a meridie [illegible] pascuum Adigliani et ab occasu
[illegible] bonum Valentini [illegible]
Item hereditatem unius braydae duorum camporum [illegible] in
pertinentiis Adigliani in loco dicto supra la [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] publica a meridie [illegible] portionem infrascripti Leonardi usque
ad terminos [illegible] lapidibus
Item hereditatem braydae camporum duorum [illegible] in dictis
pertinentiis in loco dicto [illegible] et [illegible] cum [illegible]
[illegible] adiunctum in longitudine dicte braydae [illegible]
hereditatem [illegible] ab ortu [illegible] bonum [illegible]
[illegible] via publica ab occasu [illegible] portionem [illegible]
Leonardi usque ad terminos [illegible] lapide, [illegible]
[illegible] pascuum dictum la [illegible] et [illegible]
[illegible] portione supranominati [illegible]

[illegible]

[illegible] Leonardi [illegible]
unum sedimen cum domibus paleis copertis [illegible] villa [illegible]
ab ortu et occasu [illegible] viam publicam et a meridie [illegible] bonum [illegible]
Item unum campum [illegible] in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible]
portionem dicti [illegible] usque ad terminos [illegible] et a [illegible]
pascuum dictum la [illegible] unum campum [illegible]
loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] bonum [illegible]
[illegible]
[illegible] bonum [illegible] [illegible] de [illegible] et a [illegible]
[illegible] viam publicam.

Item hereditatem

Item Medietatem [illegible] braydae in loco dicto li della [illegible] ab ortu
[illegible] via publica a meridie [illegible] bona leonardi [illegible] ab occasu [illegible]
[illegible] via publica et a montibus [illegible] portionem [illegible] dominum [illegible]
ad terminos [illegible] Et hoc pro portione dicti domini leonardi [illegible]
[illegible] vero ad bona [illegible] [illegible] fratrum [illegible] [illegible] ea bona
[illegible] quae sibi contingunt in divisione [illegible] [illegible]
[illegible] et non ultra [illegible] [illegible] dicendi
[illegible] facultatem [illegible] Et [illegible] ad laudem [illegible] [illegible] sibi
[illegible] in [illegible] [illegible] pro [illegible] a [illegible]
Actum [illegible] fratribus [illegible] [illegible]
ac [illegible] quondam domini [illegible] de tavagnasco [illegible] rogatis [illegible]

Retrovenditio [illegible] Petriantonii quondam Sebastiani del [illegible]
de adegliaco ab [illegible] de villa tavagnasci.

In Christi Nomine Amen anno eius Nativitatis 1556
[illegible] primo die [illegible] octobris Actum in villa
Adegliaci domi habitationis domini [illegible] [illegible]
[illegible] sit [illegible] [illegible] quondam sebastiani
[illegible] [illegible]
[illegible] tavagnasci [illegible]
[illegible] Adegliaci in [illegible]
[illegible] Campum [illegible]
dicto [illegible] ab ortu [illegible] bona [illegible] de adegliaco
a meridie [illegible] domini [illegible] ab occasu [illegible] Commune [illegible]
[illegible] et a montibus [illegible] via [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] pro [illegible]
[illegible] instrumento [illegible] manu mei notarii sub [illegible]
[illegible] millesimo [illegible] [illegible]
[illegible] sit [illegible] nullo [illegible] Et [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] Antonius [illegible]
[illegible] decem [illegible] pro [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] in duobus ducatis ungaris auri [illegible] ex alia moneta [illegible]
[illegible] pro copia autentica [illegible] [illegible]

cuicumque exceptioni non numeratae pecuniae sub spe futurae numerationis, [illegible] retrovendidit, et retrovendidit suprascripto Petrorino, presenti, et recipienti pro se, [illegible] Campum [illegible], [illegible], [illegible], Possidendum, [illegible] [illegible] quicquid sibi placuerit faciendi ut omnino [illegible] [illegible] nomine retroemptoris possidere donec ipsum retroemptor possessionem acceperit, quam accipiendi [illegible] Dominus [illegible] et [illegible] suam ad retroemptori presenti, et [illegible] pro se [illegible] legitimam [illegible], et [illegible] huius retrovenditionis, et omnium, et quorumcunque in hoc [illegible] [illegible] [illegible] cum quibuscumque sub pena dupli, et sub obligatione omnium, et singulorum suorum bonorum mob. et [illegible] presentium et fut. Et hoc pro suo dato, et facto tantum, quod datum et factum intelligatur quatenus ipsum retrovenditor dictum Campum alienasset, et non aliter nec alio modo. Actum [illegible] presentibus Petro [illegible] suprascripto ac Dominico [illegible] [illegible] de Tavagnasco testibus vocatis habitis, et rogatis [illegible]

laudum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] inter [illegible] [illegible]
[illegible], et leonardum [illegible] fratres ex altera de adgliaco

In Christi Nomine Amen. Anno ab eius Nativitate 1518 Indictione prima die [illegible] [illegible] mensis octobris [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Petrus quondam Fabricii sudar de adgliaco ex una ac leonardus [illegible] quondam Fabricii sudar de eodem loco ex altera [illegible] sibi legi, et publicari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per Bartholomeum quondam [illegible] [illegible] de Tavag[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Compromissarium sub anno [illegible] [illegible] [illegible] mensis octobris [illegible] Quod [illegible] [illegible] per me [illegible] publicata in lingua vulgari et per Petrum suprascriptum laudata [illegible] leonardus vero [illegible] dixit se [illegible] [illegible] et [illegible] non laudare [illegible] [illegible] ad tollendas [illegible] [illegible] leonardi [illegible] [illegible] [illegible] et mihi notario obtulit se [illegible] [illegible] permutare suam portionem cum portione dicti leonardi salvis sibi meliorationibus suis, quam oblationem dictus leonardus non acceptavit [illegible] [illegible] [illegible] Actum [illegible] presentibus [illegible] Carlo diacono [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] quondam [illegible] de [illegible] de adgliaco testibus vocatis, et rogatis [illegible]

[illegible]

[illegible] emptio [illegible] de adeg[illegible] ab [illegible]
[illegible] de eodem loco de [illegible]

In Dei nomine amen anno eius nativitatis 1458 indictione prima die [illegible] mensis octobris. Antonius [illegible] Georgii de adeghiaro [illegible] incola [illegible] pro se et [illegible] [illegible] et [illegible] duo [illegible] ad [illegible] quod totum [illegible] fuit [illegible] et [illegible] compatrui [illegible] ad [illegible] pro [illegible] ibidem habitis in quatuor [illegible] aureis [illegible] et alia moneta argentea [illegible] [illegible] totius [illegible] non numerati [illegible] sub spe future numerationis [illegible] libri et [illegible] de adeghiaro [illegible] pro se et [illegible] [illegible] campum [illegible] [illegible] in finibus Adeghiari in loco dicto [illegible] ab oriente [illegible] ab occidente [illegible] bona Pauli de burgotello [illegible] campum [illegible] [illegible] cum omnibus [illegible] confinis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sua [illegible] [illegible] de legitima [illegible] et [illegible] sub pena dupli et sub [illegible] omnium et singulorum [illegible] [illegible] et [illegible] super quibus rogatum [illegible]

cum pacto retrovendendi quandocumque post factum [illegible]
[illegible]
quibus [illegible] vendidit [illegible]
[illegible] factum [illegible]
domus habitationis suprascripti Jacobi Georgii [illegible]
[illegible] ac [illegible]
[illegible] Jacobi [illegible] Adegliacii [illegible]

Pro [illegible] Baptista de Georgiis de Adegliacio
cum Antonio filio [illegible] Georgii [illegible] de eodem loco

In Christi Nomine Amen anno, die, loco, et
testibus suprascriptis [illegible] Baptista filius Jacobi Georgii
de Adegliacio pro se et heredibus suis [illegible] fuit [illegible]
[illegible] ab Antonio [illegible] Jacobi
filio [illegible] de ducatis duodecim [illegible]
[illegible] pro [illegible] et aliis [illegible]
[illegible] sub anno et die ut
[illegible] quod [illegible] sit cassum et nullum [illegible]
[illegible]
de ulterius non petendo quicquam ab eodem occasione
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Domine Amen [illegible]
1558 Indictione prima die vero [illegible] octobris
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] Bernardi Mauri de urmea [illegible]
[illegible] [illegible] presentis et omnia facta sibi [illegible]
[illegible]
[illegible] Baptista Mauri [illegible] ut constat
[illegible]
[illegible] emptor [illegible]
[illegible] Leonardo quondam [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] promittens [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Leonardi [illegible] de urmea [illegible] rogatus [illegible]

Emptio Antonii quondam Petri [illegible] de [illegible]
a Dominico quondam Beltrandi [illegible] de Cavallero

[illegible]

In Christi domini [illegible]
[illegible] indictione prima die vero [illegible] mensis octobris [illegible]
[illegible]
[illegible] Beltrandi [illegible] de Cavallero per se et suos [illegible]
[illegible] pro ducatis quos [illegible]
[illegible]
habitis in numeratione pro supplemento [illegible]
[illegible] et vendit [illegible] Antonio quondam Petri [illegible] de
[illegible] [illegible] quatuor
[illegible] in loco dicto [illegible]

[illegible] uali [illegible] per ipsum emptorem ab Andrea [illegible] Georgii ab ortu [illegible] via pub. a meridie [illegible] bona [illegible] a [illegible] Petri Cincii ab occasu [illegible] dicti Petri et a [illegible] dicti emptoris [illegible] cum omnibus [illegible] constituens se possidere [illegible] accipiendi possessionem, quam accipiendi licentiam dedit; promittens [illegible] emptori [illegible] de legitima [illegible] et [illegible] venditionis [illegible] sub [illegible] suorum bonorum [illegible] stabilium [illegible] et futurorum [illegible] de quibus [illegible]

[illegible] a [illegible] t u m

[illegible] pacto [illegible] quandocunque [illegible]

[illegible] et solvendo [illegible] solvendum [illegible]

[illegible] si erit [illegible] eiusdem [illegible] et clausulis

quibus [illegible] et [illegible] Actum [illegible] Bartholomeo quondam Laurentii [illegible] de [illegible] ac [illegible] quondam Hieronymi Claudi de [illegible] testibus rogatis [illegible]

Emptio Leonardi quondam Laurentii [illegible] de [illegible] a Valentino quondam Clementis [illegible] de [illegible]

[illegible] u b l i c a t u m

In Christi nomine Amen anno ab eius Nativitate 1518 Indictione prima die [illegible] XXVIII [illegible] octobris Actum [illegible] domi habitationis [illegible] Valentinus quondam Clementis [illegible] de [illegible] [illegible] decem [illegible] cum dimidio quod pretium [illegible]

[illegible]

quondam Laurentii [illegible] de [illegible] [illegible] pro se [illegible] [illegible] in [illegible] finibus [illegible] ab ortu [illegible] via pub. a meridie [illegible] Georgii ab occasu [illegible] via [illegible] [illegible] bona [illegible] [illegible] venditoris [illegible] Constituens se [illegible] promittens [illegible] emptori [illegible] de legitima [illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] et futurorum [illegible]

[illegible] [illegible] mense [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Actum [illegible] presentibus [illegible] Baptista de [illegible]

et domino quondam [illegible] de Colle de dicto loco testibus [illegible]

[illegible] Bartholomei quondam Laurentii [illegible]

[illegible] facta Valentino quondam [illegible]

duplicatum

In Christi nomine [illegible]

[illegible] indictione prima die [illegible] mensis octobris [illegible]

[illegible] habitationis [illegible] Bartholomeus

quondam Laurentii [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] in [illegible] Valentino

quondam [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] locatori [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] promissionis [illegible]

[illegible]

quondam [illegible] [illegible] Rochi de Colle de [illegible]

[illegible] Leonardi [illegible]

[illegible]

In Christi nomine [illegible] anno eius nativitatis

[illegible] indictione [illegible]

Actum [illegible] in palatio [illegible]

[illegible] Baptista quondam [illegible]

[illegible]

Baptista quondam [illegible] de [illegible]

[illegible] quatuor [illegible]

[illegible] rinunciavit promisit ad omnem requisitionem dicti [illegible] sub obligatione omnium [illegible] [illegible] [illegible]. Et quia [illegible] [illegible] Petro quondam Gabrielis [illegible] de [illegible] et dominico quondam Nicolai [illegible] [illegible].

[illegible] Antonii quondam dominici symeonis de [illegible] [illegible] leonardo [illegible] quondam [illegible] [illegible]

In Christi nomine amen anno eiusdem nativitatis [illegible] indictione [illegible] die [illegible] lune ultima mensis octobris. Actum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] habitationis mei notarii. Antonius quondam dominici symeonis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominici symeonis ex altera [illegible] ad hoc concordiam et compositionem [illegible] concordiarum, et de plano [illegible] dictus Antonius pro se, et heredes suos quoscumque [illegible] [illegible], transtulit, atque renuntiavit leonardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnium [illegible] [illegible] partionem bonorum et hereditatis dicti quondam sui patris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quem sibi [illegible] [illegible] possent [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] contra [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] et omnem suam voluntatem [illegible] cum omnibus [illegible] [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] bonis, et pro [illegible] bonis [illegible] debitis et [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] omnia debita per [illegible] [illegible] [illegible] se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus Antonius [illegible] pro [illegible] leonardo [illegible] [illegible] et [illegible] pro se [illegible] de [illegible] [illegible] et manutentione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub pena dupli et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et hereditatis dicti quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] et Constantinae dicto Leonardo, sibi reservavit duos libros et proprios ac omne aliquod onus solvendi affictus, livella, sive debita aliqua [illegible] Campum terre [illegible] situm [illegible] Accretam [illegible] et [illegible] ab [illegible] confinantem de [illegible], in loco dicto il campo della [illegible] [illegible] [illegible] emptionis [illegible] ut dicitur [illegible] Aloysii [illegible] [illegible] Item unum campum [illegible] emptum [illegible] [illegible] in loco dicto li [illegible] confines [illegible] in [illegible] ut dicitur dicti [illegible] Aloysii. Item [illegible] sibi reservavit [illegible] modios [illegible] [illegible] starios quatuor [illegible] totum [illegible] et lana que [illegible] [illegible] extra omnia credita que [illegible] [illegible] a diversis personis [illegible] credito vel debito, a [illegible] [illegible] de [illegible] ac a Valentino [illegible] qui [illegible] credita [illegible] dicti Leonardi [illegible] credito [illegible] Dominico [illegible] de [illegible] [illegible] Antonius [illegible] reservavit [illegible] quod [illegible] est in tumulo [illegible] curia ac [illegible] suis [illegible] et [illegible] [illegible]. Cum promissionibus [illegible] de [illegible] omnium premissorum [illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum, de quibus rogatus [illegible] Actum [illegible] [illegible] filio [illegible] [illegible] aquilonis, ac Leonardo quondam [illegible] et [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible] testibus ad premissa vocatis et rogatis.

FINIS ET REMISSIO
DE PREMISSIS

[illegible] supradicti Antonius [illegible] et Leonardus [illegible] alter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sibi [illegible] mutuo et vicissim per se et eorum heredes fecerunt finem et remissionem, et quietationem perpetuam [illegible] ulterius non petendo [illegible] [illegible] actionibus [illegible] [illegible] quondam Dominici [illegible] [illegible]

suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum etc.

Emptio Beltrandi quondam Martini loci de Sauorgnano ab Antonio quondam Dominici Suphoni de Roma

Publicatum

In Christi nomine amen, anno ab eius nat. 1558 indictione prima die autem lune ultima mensis octobris. Actum Rome in Thalamo cubiculari domus habitationis mei not. Antonius quondam Dominici Suphoni de Roma pro se et successores suos quoscumque [illegible] et fore [illegible] in duos durum ad [illegible] quod totum [illegible] confessus fuit habuisse ab infrascripto emptore computatis libris soll. quadraginta tribus et soll. quindecim [illegible] gabellis [illegible] monetis argenteis pro supplimento [illegible] [illegible] Rome [illegible] non numerati atque recepte pecunie sub spe [illegible] [illegible] libere et [illegible] perpetuum dedit et vendidit Beltrando quondam [illegible] Martini loci [illegible] Sauorgnani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in loco dicto [illegible] ab [illegible] aliud [illegible] dicti Beltrandi a meridie [illegible] [illegible] venditoris ab [illegible] bonorum [illegible] de Sauorgnano et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] plures [illegible] habendum tenendum possidendum [illegible] et [illegible] suam voluntatem [illegible] cum omnibus infra dictos confines contentis et [illegible] bono [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et cum accessibus et egressibus [illegible] [illegible] [illegible] constituens se dictus venditor [illegible] nomine [illegible] emptoris possidere donec emptor acceperit possessionem quam accipiendi licentiam dedit etc. et promisit pro se et successoribus suis dicto emptori [illegible] pro [illegible] legitimis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mob. et stab. presentium et futurorum [illegible] [illegible]

tunc Antonius

[illegible] Sebastiani [illegible] de braida emptoris venditoris in loco dicto la braida de Corsolet [illegible] tribus lateribus [illegible] viam [illegible] et ab [illegible] cum omnibus dicti venditoris et de quibus [illegible]

Factum

Cum pacto [illegible] quandocumque [illegible] emptorum [illegible] quibus [illegible] vendiderit [illegible] ac [illegible] contractum [illegible] Baptista quondam [illegible] Symeonis, Leonardo quondam Hermanni [illegible], ac dominico quondam [illegible] de [illegible]

procuratorium [illegible] Antonii [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible]

Publicatum

In Christi nomine Amen anno ab [illegible] Nativitate 1558 Indictione prima die [illegible] quarta [illegible] Actum [illegible] domini [illegible] Antonius quondam [illegible] claudi de [illegible] [illegible] [illegible] modo, via, iure, et forma, quibus melius potuit, ac [illegible], tam de iure [illegible] de Consuetudine [illegible] creavit, et ordinavit suum legitimum procuratorem actorem, [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible] omnibus suis Causis, et [illegible] [illegible] causa, quam habet seu intendit habere, pro exactione [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible], ad litigandum, et litem omni diligentia prosequendam, ad sententiam audiendum [illegible] laudandum, vel ab ea appellandum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et omnia faciendum, que [illegible] Constituens facere posset [illegible] [illegible] [illegible] habere quidquid [illegible] dicto suo procuratori, actum promissumque fuerit.

sub obligatione omnium suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum
etc. et super quibus rogatum. Actum ut supra presentibus Rev.do presbitero
[illegible] de [illegible] ac Andrea [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]

Quietatio facta per Antonium filium Mauri de
Arma Dominico quondam Thome [illegible] de eodem loco

In Christi nomine Amen anno sue Nativitatis
1558 Indictione prima die autem Martis octava mensis 9bris
Actum [illegible] in [illegible] [illegible] mei notarii Antonius
[illegible] [illegible] [illegible] de Arma [illegible] vocavit se contentum et
integre satisfactum a Dominico quondam Thome [illegible] de Arma
[illegible] et suis pro se ac omnibus sibi debitis per ipsum Dominicum
prout in convictione manu mei notarii sub anno presenti
die [illegible] nona mensis feb. que convictio sit pro [illegible] [illegible]
cassa et nullius [illegible] promittens dictus Antonius per se
dicto Dominico [illegible] pro se de ulterius non petendo
[illegible] ab eo causa et occasione contentorum in dicta
convictione sub [illegible] omnium et [illegible] bonorum suorum
mob. et stab. presentium et futurorum. Actum [illegible]
[illegible] dictum Mauro [illegible] ac [illegible] quondam
[illegible] [illegible] de Arma [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] per Dominicum filium
Bertrandi [illegible] Antonio [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen anno sue
Nativitatis 1558 Indictione prima die autem [illegible] mensis 9bris
Actum [illegible] in [illegible] [illegible] presbiteri [illegible] [illegible]
Baptista quondam [illegible] Claudii [illegible] de Caballero [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et requisitione
Dominici filii Bertrandi [illegible] de Caballero [illegible] [illegible]
[illegible] Antonio quondam [illegible] de [illegible] [illegible]

et accepti

a acceptanti pro se et heredibus suis [illegible] pro [illegible]
per dictum dominicum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
constat manu mei not. de anno millesimo die [illegible] xviij mensis
octobris, et obligando ad premissa omnia et singula
[illegible] bona mob. et stab. presentia et futura [illegible]
dictum dominicum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
a premissis omnibus sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum
mob. et stab. presentium et futurorum. Actum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de Georgijs de [illegible]
[illegible] filio Nicolai [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Antonij [illegible] de [illegible] contra
[illegible] Martini [illegible] de [illegible]

In Christi Nomine amen. Anno ab eius
nativitate [illegible] indictione [illegible] die [illegible] xiiij mensis
[illegible] [illegible] quondam Martini [illegible] de [illegible] pro
[illegible] [illegible] non aliter [illegible] condemnatus
per [illegible] iudicatus competentis [illegible] fecit se
debitorem [illegible] Antonij filij [illegible] de [illegible]
[illegible] pro se [illegible] de lib. [illegible] [illegible] sibi
[illegible] pro [illegible] [illegible] lib. [illegible] sibi [illegible]
[illegible] in conventione manu mea, [illegible] virtute [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] promittens [illegible] [illegible]
[illegible] Antonio [illegible] pro se [illegible] [illegible] [illegible]
lib. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sub obligatione generali [illegible] et [illegible]
suorum bonorum mob. et stab. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Actum [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] quondam
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Xrlu [illegible] cum [illegible] inter [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] Comel [illegible] ex altera.

In Christi Nomine Amen, anno sue nativitatis
1518 Indictione prima die vero [illegible] mensis novembris [illegible]
[illegible] in [illegible] cubiculo domus mei notarii [illegible]
quondam Nic [illegible] de [illegible] ac [illegible] quondam [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
de Caballero [illegible] ac leonardo cognomento Comel de
[illegible] ex altera ad componendum et arbitrandum de litibus et
controversiis vertentibus inter easdem partes [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] cum aliis [illegible] [illegible] ex quo
omnia [illegible] procedunt [illegible] [illegible] et
arbitrium [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] leonardo [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libris
novem de soll tribus per ipsum leonardum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible]
ad [illegible] [illegible] per ipsum [illegible] dicto
leonardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] in soll [illegible] [illegible] sibi solvendis ab ipsis partibus
equaliter [illegible] de quibus rogatus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dominico [illegible] [illegible]
ac [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad premissa vocatis habitis et rogatis [illegible]

[illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] blanchi de eadem [illegible]

In Christi Nomine Amen anno a nativitate [illegible]

[illegible]

1558 Indictione prima die [illegible] novembris [illegible] dictum
[illegible] in [illegible] Iacobus
filius [illegible] Hieronymi [illegible] de [illegible] pro se [illegible]
[illegible] de quo [illegible]
[illegible]
[illegible] duc[atorum] [illegible] ad lib[ras] [illegible] pro duc[at]o quod [illegible]
[illegible]
pro [illegible]
[illegible] rigori [illegible] modi
[illegible] in [illegible]
[illegible] vendidit [illegible]
[illegible] et [illegible] prioritatibus [illegible] suis [illegible]
[illegible] de eodem loco [illegible] emendi pro se [illegible]
[illegible] cum [illegible] cooperta [illegible] ac [illegible]
[illegible] cum [illegible] cooperto [illegible] atque cum
atque cum [illegible] cum dimidio [illegible]
[illegible] Ville [illegible]
[illegible] a monte [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible] plures [illegible]
omnibus [illegible] suos confines contentis [illegible]
[illegible] accessibus et [illegible] suis [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] dictae venditioni in quibuscumque
[illegible]
[illegible]
[illegible] dimidio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] de quibus [illegible]
[illegible]

Et pro vero, et dictimitia dni Jacobi venditoris de manutentore principalem principaliter, et in soll. constituit dictus ...
pnus Beltramdus quond. Dom. Steph. de Griglione q. pro Conventu in suprascripto dicto q. Quem manutentorem principalem relevari promisit dictum venditor sub obl. omni suorum bonorum presentium et futurorum

[illegible]

Post supradictus emptor promisit retrovendere bona vendita, et ea relaxari dicto Jacobo venditori ... et promittens ipsa bona non retrovendere ... festum Sti Martini et ... [illegible] ... octo dierum ... festum [illegible]
Raptus pro illo anno non posse retrovendere q. eiusdem ... fuit, et clausulis quibus supra vendidit solutis ... huius inst.i sicut ... at alias ... [illegible] ... presentibus
Bdo pnus ... Sebastiano de ... de ... capellano in ... et Zacharia filio ... Corrij diacono aquilani ... testes

Emptio ... quond. ... Reverendi ... et Pergomo quond. Ludovici de Primulaco

[illegible]

In Christi Nomine Amen anno ab eiusd. Nativitate 1538 Indictione prima die ... novembris, Bergomus quond. Ludovici de Primulaco ... [illegible] ... que dicitur augmentum pretij, et in augumento pretij ducatorum ... ad lib. 6 s. 2 pro duc.o quod totum ... habuisse ab supradicto emptore computato duc.o ... ad lib. 6 s. 4 pro duc.o ibidem habito pro supplemento dicti totius ... Bergomus ... dedit, vendidit, et tradidit ... quond. ... Bernardi ... de ... presenti, ementi, et suis proheredibus omnibus, et actionum realium, et personalium, quas ... quod habet ... et super ... cum domibus ... ... [illegible] ...

Sup. ... [illegible]

iux(ta) Sextimum dominici primulaci, & ab occu iux(ta) mattei [illegible]
Camelli, & a monte iux(ta) viam pub(licam). Item super uno Campo
dic(to) el Campo della Piaza ab ortu iux(ta) Campum dominici
Juliani, a meridie iux(ta) viam pub(licam) ab occu iux(ta) bona Valentini
Savorgnani, a monte iux(ta) bona [illegible] de roma, Item
uno Campo dicto al Cesar ab ortu iux(ta) bona [illegible]
a meridie iux(ta) prati [illegible] quod bartholomei [illegible]
de Savorgnano ab occu Campum [illegible] &a
monte iux(ta) [illegible] Item super una petia
terr(e) duor(um) Camborum [illegible] in loco dicto langoria ab ortu iux(ta)
[illegible]
de [illegible] ab occu iux(ta) bona bapte [illegible] a monte iux(ta)
Campum [illegible] Item super uno prato dicto [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] a meridie iux(ta)
[illegible] Hieronymi [illegible], & ab occu iux(ta) [illegible]
[illegible] Item super uno prato dicto lo [illegible]
ab ortu iux(ta) prati dominici primulaci a meridie [illegible]
[illegible] ab occu iux(ta) prati [illegible]
Hieronymum [illegible] a monte iux(ta) [illegible]
[illegible] Item super [illegible] dicto [illegible]
ab ortu iux(ta) Cambus Hieronymi [illegible] a meridie
iux(ta) Campum Valentini [illegible] de Savorgnano Item [illegible]
una Campo [illegible] in loco dicto di [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] a meridie
[illegible] & ab occu iux(ta) [illegible]
[illegible] omnia bona [illegible]
[illegible]
omnimodam voluntatem [illegible] Cum omnibus & singulis [illegible]
[illegible] omnibus [illegible]
[illegible] usque in viam pub(licam) [illegible]

[illegible] sup. pro [illegible] de [illegible] questioni [illegible]
[illegible] et [illegible] in hoc [illegible] contentorum [illegible]
sub [illegible] omnium suorum bonorum mobilium et [illegible] presentium et futurorum

Pactum

Cum pacto [illegible] quomodocumque [illegible]
et clausulis quibus supra vendidit bona [illegible]
dummodo non sint [illegible] que [illegible] non [illegible]
[illegible] collectis [illegible] contra [illegible]
[illegible] de [illegible] et super quibus [illegible]

Ratificatio

Ex post vero [illegible] pro se et heredibus suis [illegible]
habita notitia [illegible] venditionem factam per Julianum [illegible]
[illegible] super bonis [illegible] venditum [illegible] ad
[illegible] quadraginta octo ut constat in notis [illegible]
[illegible] ratificavit omnia [illegible]
in omnibus personaliter [illegible] obligando omnia sua bona
de non contraveniendo [illegible] quomodo non [illegible]
[illegible] ducatos quadraginta octo et [illegible] ducatos
quadraginta octo [illegible] ad [illegible] valere [illegible]
[illegible] quibus [illegible] Actum [illegible]
[illegible] presentibus [illegible] quondam Antonii [illegible]
ac [illegible] quondam Augustini [illegible] de [illegible]

Quietatio [illegible] per [illegible] quondam Hermacore
[illegible] de [illegible] Francello [illegible] de Fraellis

In Christi nomine Amen, anno [illegible]
[illegible] indictione [illegible] die [illegible] sabbati [illegible]
[illegible] testibus [illegible] presentibus
[illegible] quondam [illegible] de Fraellis ac [illegible] quondam
[illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] quondam Hermacore [illegible] de [illegible] pro se
[illegible] Francello

[illegible]

pun[illegible] de [illegible]ellaro, de omnibus sibi debitis occasione predicte in
m[illegible] inter eos celebrato sub die xxviij mensis Martij 1558
computatis lib. sol. quatuor et sol. duodecim eiusdem numerum
habitis pro [illegible] suplemento, a dicto Donello [illegible]
confessione non facte solutionis et exceptioni [illegible], remissionem
et quietationem perpetuam dicto Donello de non petendo quicquam
ab eo de [illegible] occasione premissorum sub obligatione omnium et singulorum
suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum ac quibus [illegible]

Testes: [illegible] Bartholomei quod Laurentii [illegible] de
[illegible] et [illegible] quod petri [illegible] de ipso loco,
[illegible] factum [illegible]

In christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate
1558 Indictione prima die xxij mensis novembris Actum
[illegible] in [illegible] sub[illegible] in domus habitationis mei not.
[illegible] Battista quod [illegible] de [illegible]
et [illegible] suis eius [illegible] et [illegible] lib. sol. quindecim et
sol. novem cum dimidio, quod totum precium confessus fuit
habuisse ab [illegible] emptore computatis lib. septem [illegible]
habitis pro suplemento dicti totius precii [illegible] omni [illegible]
dedit, et vendidit [illegible] [illegible] Bartholomeo quondam [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] pro se et [illegible] cum dimidio
[illegible] sibi debitis [illegible] portione [illegible] sylue [illegible]
de vinea ut constat manu mea sub anno et die, ut in [illegible].
[illegible] Constituens se [illegible] Et promittens de legitima
[illegible] et manutenentia [illegible] venditionis, sub [illegible]
omnium bonorum suorum, et [illegible] sub obligatione [illegible] portionis
dicte sylue [illegible] de vinea ab oriente fines bonorum Thome [illegible]
a meridie fines bonorum Jacobi [illegible], ab occidente [illegible] bonorum
[illegible] a [illegible] de [illegible] et a [illegible] [illegible]
et [illegible] plures [illegible] super quibus rogatus [illegible]

Factum

Cum pacto utriusque quandocumque eidem Simoni, suisque a quibus supra vendidit solvi de suis solvendis una cum ... [illegible] ... pactum etc. Actum ... [illegible] Rob. ... Guielmo de Castello incola ... ac Simone quondam Leonardi ... de ... [illegible] testibus vocatis et rogatis.

Emptio Antonii quondam ... [illegible] de ...
a Beltramina ... q. Michaelis ... [illegible]

Publicatum

In Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate 1558 Indictione prima die autem xxiij mensis novembris Actum Adegliaci in ... domus habitationis infrascriptorum ... [illegible] ... presentibus ... Georgio ... de Georgiis ac ... quondam ... de Adegliaco ... rogatis ... Beltramina ... quondam Michaelis ... de Adegliaco, ac ... quondam Michaelis ... filius maior annorum xxv ... [illegible] ... lib. sex sol. quod totum ... confessi fuerunt habuisse ab Antonio infrascripto ... conventione ... Beltramine filii ... in manibus dicti Antonii pro quibus ... in lib. sex cum ... in longis ... que in ... intelligatur ... Beltramina, ... [illegible] ... quibus ... ob non habitum ... venditionis ... vendiderunt Antonio quondam ... [illegible] ... ab ... emptorem, a meridie ... bona ... de Adegliaco ab ... bona ... quondam ... Georgii ... [illegible] ... Constituentes et Promittentes ... legitime

... et ... [illegible]

evictioni et manutentioni presentis venditionis in [illegible] quem cumque quoscumque sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum etc. et super quibus rogatus etc.

Creditum Alexandri Laurii [illegible] de urbe
ac Marij quondam Symeonis Leonardi Symeonis etc.

In Christi nomine amen, anno sue nativitatis 1558 indictione prima die autem Jovis xxiiij mensis novembris. Actum Rome in thalamo cubiculari domus mei notarij. Marius quondam Simeonis Leonardi Symeonis de urbe per se et [illegible] ac si condemnatus fuisset per diffinitivam sententiam cuiuscumque Judicis competentis etc. recognovit se debitorem convinctum Alexandri filij Laurii [illegible] civis Romani presentis et [illegible] pro se et heredibus suis etc. de [illegible] soll. [illegible] cum dimidia sibi debitis ex computo usque ad presentem diem et promittens per se etc. de solutione in integrum usque ad festum Sancti Jacobi proxime futuri etc. sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum etc.

Actum coram presentibus Blasotto quondam Antonij [illegible] ac Lapta quondam Antonij Simeonis de urbe testibus etc. rogatis etc.

Emptio ~~Bartolomei quondam [illegible] de [illegible]~~ Dominici quondam [illegible] de [illegible]
ac Hieronymo quondam Nicolai Juliani de Caballicco etc.

In Christi nomine amen anno sue nativitatis 1558 indictione prima die autem [illegible] xxix mensis novembris. Actum Rome in thalamo cubiculari domus habitationis mei notarij. Hieronymus quondam Nicolai Juliani de Caballicco per se et heredes ac successores suos quoscumque [illegible] et [illegible] librarum octo soll. quod totum pretium confessus fuit habuisse ab magistro [illegible] Romano Civi [illegible]

non numeratis pecunie, ut pro factione instrumentorum in
titulo venditionis, que sunt augumento [illegible] augumento
pretij videlicet octo lib. sol. ultra lib. [illegible] quas infrascriptus
emptor [illegible] pro retrovendicione [illegible] infrascriptus [illegible]
dedit, et vendidit domenico quondam Petri [illegible] petiam
unam petiam terre [illegible] quantum [illegible] sit [illegible]
[illegible] Archiliani [illegible] et [illegible] in loco dicto [illegible] la
val de [illegible] ad [illegible] quondam Petri
[illegible] meridie [illegible] quondam [illegible]
de quadro ab [illegible] briglianorum, et a [illegible]
[illegible] dictum dominicum emptorem ad [illegible]
[illegible] et cum [illegible] voluntatem faciendi, cum omnibus et
[illegible] suis accessibus et egressibus [illegible]
constituens se dictus venditor nomine dicti emptoris possidere
donec [illegible] emptor ad libitum possessionem acceperit
quam accipiendi [illegible] promisit insuper dictus hieronymus
venditor [illegible] dicto dominico emptori [illegible] de
legitimis [illegible] et manutentione huius venditionis
[illegible] et [illegible] contentorum [illegible]
sub pena dupli, et sub [illegible] et singulorum suorum bonorum
[illegible] presentium et futurorum, de quibus rogatus ./.

Pactum

Cum pacto retrovendendi quandocumque eidem [illegible]
[illegible] vendidit [illegible]
[illegible] venditum, et emptum [illegible] factum in pacto
[illegible] in alio instrumento [illegible] quond
[illegible]
[illegible] huius [illegible] optimatum, Actum
[illegible] dominico quondam
[illegible] de [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de [illegible] testibus [illegible]

[illegible]

[E]mptio Francisci quondam Nic. Mathei de Atig[lian]o

a Francisco eius quondam Michaelis Cursi

Publicatum

In Christi Nomine Amen anno a [illegible] Nativitatis 1558 Indictione prima die vero ultima mensis [illegible]. Actum Romae in Thalamo cubiculari domus [illegible] [illegible] Franciscus quondam Michaelis Cursi de Adegliaro [illegible] pretio ducatorum quinque ad rationem [illegible] pro ducato quod totum pretium Confessus fuit habuisse ab infrascripto emptore [illegible] exceptioni non numerati pretii [illegible] cedit et vendidit Francisco quondam Nic. Mathei de Adegliaro presenti ementi et suis pro se [illegible] [illegible] Campum terrae Arativae plantatae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sitam in territorio Adegliani in loco dicto [illegible] ab oriente sunt bona dicti emptoris a meridie sunt bona Sylvani de Atigliano, ab occidente bona Sylvani [illegible] dicti emptoris a montis vero sunt via publica ad habendum, tenendum, possidendum [illegible] et suam omnimodam voluntatem faciendum cum omnibus [illegible] bona [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] infra dictos confines contentis atque cum accessibus et egressibus suis usque in vias publicas Constituens se dictus venditor [illegible] emptoris [illegible] emptor accipiat possessionem quam accipiendi licentiam dedit et [illegible] promisit [illegible] emptori [illegible] pro [illegible] evictione et manutentione [illegible] venditionis [illegible] quoscumque sub poena dupli et sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium praesentium et futurorum

Fideiussor

Ad preces [illegible] et [illegible] dicti venditoris [illegible] quondam Michaelis Cursi [illegible] [illegible] [illegible] manutentorem pro [illegible] [illegible] [illegible]

et sic pro se obligando omnia sua bona presentia et
futura et quem tamen Ioannem comparatorem venditor
promisit indemnem servari ab omni molestia, quam
pateretur occasione huiusmodi manutentionis obligando
omnia sua bona mob. et stab. presentia et futura de quibus [illegible]

Actum [illegible]

Cum pacto redimendi [illegible] [illegible] anno et
[illegible] sumptibus si quando erunt [illegible] eiusdem pretio
[illegible] et clausulis, quibus vos vendidit solutis de [illegible]
solutione [illegible] testibus Thoma quondam Dominici [illegible]
et [illegible] quondam Antonii [illegible] [illegible] [illegible] rogatis

Compromissum inter Iacobum quondam Dominici [illegible]
[illegible] ac [illegible] quondam [illegible] Citti ex altera

In Christi Nomine Amen. Anno eius Nativitatis
1558 Indictione prima die [illegible] quarta [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] cubiculi domus habitationis mei not.
Iacobus quondam Dominici [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] ex una parte, et [illegible] quondam [illegible]
Citti de eodem loco [illegible] ex altera [illegible] et non
[illegible], ac [illegible] appellabiliter de iure, et de facto compromiserunt
et compromissum fecerunt in Thomam quondam Antonii
[illegible] de [illegible] electum per Iacobum [illegible] ac
[illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible] electum
per [illegible] [illegible] in arbitros [illegible]
[illegible] et [illegible] amicos, ac [illegible] [illegible] concorditer
et de plano ad extimandum [illegible], et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in et super [illegible]
Conducto per eundem [illegible], a quondam Dominico [illegible]
[illegible] supranominato, sito [illegible] villa [illegible]
suos confines ad extimandum semel, bis, [illegible] dicendum et
declarandum quolibet die, et in quolibet loco [illegible]

[illegible]

non citatis partibus, dum tamen sint legitime admonite ad audiendum extimationem per eos faciendam. Promittentes dicti arbitri partes per se et eorum heredes sibi invicem de attendendo, observando, adimplendo et exequendo cum effectu quidquid per dictos extimatores sumptos dictum et extimatum fuerit sub pena omnium damnorum, dispendiorum ac expensarum litis et extra, obligando sibi invicem omnia et singula eorum bona mobilia et stabilia presentia et futura [illegible] quibus renunciaverunt. Actum [illegible] [illegible] filio [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] filio [illegible] [illegible] de [illegible] testibus.

Extimatio lata per suprascriptos extimatores inter suprascriptum Iacobum ex una, et Dominicum ex altera.

In Christi Nomine Amen, anno eiusdem Nativitatis 1558, indictione prima, die autem Iovis octavo mensis septembris. Dictum sponsum [illegible] domo cubiculari domus habitationis mei notarii infrascripti. Thomas quondam Antonii Obrasie de tavagnaco, et Natalis quondam Iacobi Obrasie de eodem loco arbitri et extimatores electi et assumpti a Iacobo quondam Dominici tavagnaci de tavagnaco ex una parte, ac Dominico quondam [illegible] Citti de eodem loco ex altera parte, ad extimandum [illegible] [illegible] menta, et [illegible] facta per [illegible] Dominicum Citti in [illegible] suprascripti Iacobi, et prout latius patet dicto compromisso manu mei subscripti notarii sub anno presenti die vero quarta mensis septembris [illegible] [illegible] ipso compromisso, auditis [illegible], et considerantis meliorationes factas per eundem suprascriptum [illegible] nomine repetitos, a quo, quidquid [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et laudabiliter dixerunt, et extimaverunt ut [illegible]

Extimaverunt parietes ss cum dimidio [illegible] bonis et sufficientibus
valoris libras [illegible] et sollidos duodecim pro pariete, quorum
summa est lib. soll. centum et nonaginta novem
et soll. septem [illegible] et in [illegible]
laborem extimaverunt esse valoris librarum [illegible] cum dimidia
[illegible]
et alia omnia que sunt facta in domibus [illegible]
[illegible]
dicti domini que remanent [illegible] extra extimationem
[illegible] ad unguem valoris librarum soll. centum, et viginta
et [illegible] facta in domo [illegible]
in locatione dicti [illegible] esse valoris trium lib. soll. [illegible]
extimaverunt [illegible]
[illegible]
deponentes eadem esse cum [illegible] ad
laudem et gloriam magni dei [illegible]
arbitri [illegible] et extimaverunt [illegible]
in soll. viginti [illegible] pro singulis eorum equaliter solvendis per
[illegible]
[illegible] quibus [illegible]
[illegible] presbitero Nicolao Carnisi
[illegible] diacono Aquileiensi ac [illegible]
[illegible] de [illegible] populo [illegible] rogatis [illegible]
Ibidem [illegible] suprascripti Jacobus ex una
et [illegible] ex altera, et [illegible] pro publicatione
extimationis [illegible] partes, quibus
[illegible] suprascriptorum extimatorum
[illegible] publicata
extimatio suprascripta in lingua vulgari, quam extimationem
[illegible] partes laudaverunt in omnibus [illegible]
[illegible] extimatorum, [illegible] extimaverunt
[illegible] qui quidem extimatores ibidem [illegible]

preciserunt tactis manibus dextris in manibus mei
notarii, iuraverunt ad sancta dei quatuor evangelia, in supradictarum
extimationum pura, ex libera fide et pro amore remotis
in eorum syncera conscientia, ex iudicio eorum et causis legitimis
eorum conscientias moventibus [illegible] firmaverunt ex
supradictis presentis extimationis factam dicto termino soll
[illegible] ac quibus, et super quibus rogatus fui.

Extimatio facta vincentium quondam Gasparini Georgii
de Adegliaro, ac Andrea filii Georgii [illegible]

In Christi nomine amen. Anno sue Nativitatis
1458 indictione prima die aut ... octava mensis decembris.
Actum Adegliari in domo habitationis dicti ... ibique
factus quondam Antonii [illegible] cognominatus [illegible]
[illegible], ac Bartholomeus quondam Laurentii Dominici de [illegible]
Arbitri et extimatores per compromissum ... electi, quumque
vinee quondam Gasparini Georgii de Adegliaro ex una parte
et ab Andrea filio quondam Jacobi Georgii de eodem loco ex parte
altera, ad dividendum et extimandum quedam bona que partes
ipse invicem permutari intendunt, ac ad iudicandum pro
ut in compromisso scripto et manu mea sub anno et
die ... [illegible] igitur bonis invicem permutandis
et ... ac aliis considerandis, considerata [illegible] nomine
[illegible] ac causis multis moventibus, imo sua recta et sancta
procedunt iudicia [illegible] extimaverunt et [illegible]
extimaverunt ... quod [illegible] primo et ...
vinee [illegible] valore librarum soll. viginti quatuor [illegible]
[illegible] permutando dicto Andree per eum vinee. Et [illegible]
confirmaverunt valorem vinee ad [illegible] dicto Andree
[illegible] lib. soll. xxiiii, quibus de plus valet bona dicti
Andree [illegible]
permutationes invicem faciunt et ... ad laudandum ...

ibi salvo in soll. cccc pro singulo [illegible] solvend. sibi per [illegible]
primi [illegible] Actum [illegible] [illegible] [illegible] coram
quondam domini [illegible] [illegible] ac domini quondam [illegible]
[illegible] de Artigliacco [illegible] vocatis et rogatis.
Quibus omnibus supradictis ambabus partibus [illegible] primo
[illegible], et Andreas [illegible] altera, [illegible] audientibus sententiam [illegible]
[illegible] [illegible] quam Andreas laudavit, [illegible]
vero quia dixit [illegible], non laudavit, [illegible] appellavit
[illegible] [illegible] super quibus rogatus ego notarius [illegible]

[illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] ac leonardo quondam egidij de [illegible]

Nativitatis Domini nostri [illegible] anno [illegible]
1558 indictione prima die [illegible] Jovis octava [illegible]
Actum Artigliaci in [illegible] domus habitationis
[illegible] [illegible] sedens, ac [illegible]
quondam Mariani [illegible] Artigliaci Arbitri [illegible]
[illegible] [illegible], a Valentino quondam [illegible] [illegible]
de Artigliaco, ac leonardo quondam egidij de Colle de [illegible]
[illegible] altera [illegible] [illegible], [illegible]
et declarand. de lite, et differentia inter eos vertenti occa.
contractus celebrati inter eosdem Valentinum, et leonardum in quo
[illegible] leonardus [illegible] [illegible] pro [illegible]
ab eodem Valentino [illegible], [illegible] [illegible], construi
[illegible] [illegible] [illegible] omnibus supradictis [illegible]
cognita, ac [illegible] differentia, et lite [illegible]
et [illegible] ut infra [illegible] [illegible] instrumentum [illegible]
[illegible] per ipsum leonardum, et condemnaverunt suprascriptum
Valentinum ad [illegible] dicto leonardo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et hoc [illegible] sine aliquo [illegible], [illegible] tamen collecta blada
[illegible] huius [illegible] [illegible] et [illegible] sive
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et non [illegible]

[illegible]

numeratis factis conductis et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] tropato [illegible] Salerno in soll. octo pro singulo
[illegible] a dominis Valenti pro [illegible] [illegible] di
quibus rogatus [illegible] [illegible] [illegible] ibidem
[illegible] [illegible] dei [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] lata [illegible] [illegible] quod [illegible]
adeguiaco [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible]

Al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Nativitate anno 1558 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] adeguiaci in [illegible]
[illegible] presb. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Valenti [illegible]
[illegible] Castellano [illegible] [illegible] vocant [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] a [illegible] quod [illegible] [illegible]
Colli de adeguiaco [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] concordia [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]
Valenti [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] valori [illegible] [illegible]
a soll. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et sic dixerunt, extimaverunt, et ordinaverunt ad laudem [illegible] dei [illegible] sibi salario in [illegible] pro singulo [illegible] pro [illegible] et [illegible] confirmaverunt suprascriptus leonardus [illegible], et iosephus [illegible] et [illegible] sibi publicari suprascriptam extima [illegible] quibus [illegible] fuit per me [illegible] in lingua materna et a [illegible] in forma extimationem [illegible] [illegible] ac [illegible]

[illegible] scripturis in manibus mei subscripti notarii [illegible] ad [illegible] quatuor evangelia [illegible] [illegible] suprascriptam [illegible] extima [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] quod [illegible]

In Christi Nomine Amen, anno eius nativitatis 15[illegible] Indictione prima die [illegible] [illegible] [illegible] Adegliaci sub [illegible] domus [illegible] magistri Iosephi locatoris [illegible] quod leonardi [illegible] ac Iosepho filio [illegible] de adegliaco [illegible]

[illegible]

[illegible] simpliciter affictus de anno [illegible] locavit et affictavit [illegible] quod [illegible] de adegliaco [illegible], et conducenti pro se [illegible] cuiusdam [illegible] in villa adegliaci in [illegible] [illegible] ad [illegible], et non [illegible] [illegible] solvendi [illegible] tempore [illegible] [illegible] ad mensuram [illegible]

[illegible]

cum promissionibus, renunciationibus, pactis et [illegible] Joannantonio
non [illegible] cum quo [illegible] sub [illegible]
et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum.

Locatio domini Antonij quondam [illegible]
de Adegliaco facta Joseppho [illegible] de [illegible].

In Christi nomine amen. Anno [illegible]
1558, indictione [illegible] die vero [illegible]
Adegliaci sub [illegible]
[illegible] Dominus Joannantonius quondam [illegible]
[illegible] de Adegliaco per se et successores suos [illegible] simpliciter
affictus de anno in annum dedit, locavit et affictavit [illegible]
Joseppho filio domini [illegible] de Adegliaco
[illegible] et conducenti [illegible] cum domibus
[illegible] coopertis, et [illegible] sitis in villa
Adegliaci ab ortu [illegible] locatorum, et a meridie ab
occasu vero [illegible] et a montibus [illegible]
[illegible] Andree [illegible] [illegible]
[illegible] cum [illegible]
[illegible] sitis in pertinentiis Adegliaci in loco dicto
[illegible] ab ortu [illegible] a meridie [illegible]
[illegible] et a montibus et occasu [illegible]
[illegible] annuatim de affictu [illegible]
[illegible] duo et [illegible] quatuor ac gallinas [illegible]
[illegible] decim [illegible] temporibus [illegible]
[illegible]
[illegible] cum quo [illegible]
et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum.
[illegible]
[illegible] Adegliaco [illegible]

Locatio mag.ci Josephi Claudi de Atigliano [illegible]

[illegible]

In Christi nomine amen, anno eiusdem Nativitatis 1558 Indictione prima die aut. xj mensis decembris

Actum Atigliani sub [illegible] domus heredum quondam domini [illegible] ibidem [illegible] quondam Leonardi Georgii ac Leonardo [illegible] quondam Egidij de [illegible] testibus / Mag.cus Josephus quondam domini Claudi de Atigliano [illegible] [illegible] locavit [illegible] quondam [illegible] ac [illegible] filio [illegible] et conducentibus [illegible] unam cameram [illegible] Cum [illegible] ac cum [illegible] [illegible] cui [illegible] ab oriente [illegible] [illegible] Claudi [illegible] ab [illegible] [illegible] dicti locatoris [illegible] Curiae et [illegible] Cum [illegible] tempore Assumptionis [illegible] Mariae de mense augusti [illegible] quatuor, et [illegible] ad mensuram [illegible] Cum [illegible] de [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] omnium et singulorum suorum bonorum [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] et super quibus rogatus [illegible]

[illegible] facta per [illegible] quondam [illegible] Blasij de [illegible], Jacobo et Antonio quondam Angelli

[illegible]

In Christi nomine [illegible] anno eiusdem Nativitatis 1558 Indictione prima die aut. duodecima [illegible] Actum Romae in [illegible] Cubiculari domus habitationis mei notarii [illegible] quondam [illegible] de [illegible] per [illegible] Contenta, et confessa fuit habuisse, et recepisse, a Jacobo, quondam Angeli de [illegible] Curatore, Angeli, et [illegible] pupillorum filiorum dicti quondam Blasij [illegible] et [illegible] pro [illegible], ac [illegible] [illegible]

[illegible]

tricesimi [illegible] manu [illegible] Horatij de [illegible] filici not. sub suis
anno, et die locasse, et abstulisse omnia, et quecumque bona tunc
descripta in inventario manu [illegible] Aloisij [illegible]
not. [illegible] mei sub suis anno, et die [illegible] bona
descripta in lista dicti Martis [illegible] novembris
[illegible] quam, que est [illegible] in [illegible]
[illegible] Quapropter dicta [illegible] Lucia cum [illegible] voluntate
et Consensu Magistri Hieronymi [illegible]
[illegible] et [illegible] eidem Iacobo [illegible], et [illegible]
[illegible] remissionum, et quietationem [illegible] de non petendo
[illegible] ab eo causa, et [illegible] bonorum inventariatorum
et Contentorum in lista [illegible] obligando omnia
[illegible]
Baptista quondam [illegible] Corvi, ac Dominico quondam [illegible]
[illegible] de [illegible]

Extimatio lata [illegible] Gabrielem [illegible]
di adegliaco [illegible], et Josephum claudi di [illegible]

In Christi Nomine Amen anno eius Nativitatis
1558 Inductione prima die vero [illegible]
[illegible] quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] quondam Gabrielis [illegible] de adegliaco [illegible], et
Extimatores electi et assumpti [illegible], concorditer, et de
plano, a Gabriele cognominato [illegible] quondam [illegible]
[illegible] di adegliaco [illegible] ac a Josepho quondam [illegible]
claudi emptore [illegible] ex altera [illegible] ad extimandum
quoddam bayarcium [illegible] venditum [illegible]
[illegible] villa adegliaci [illegible]
[illegible], et Considerato ipso bayarcio, auditisque omnibus
[illegible] nomine [illegible]
[illegible] omnia [illegible] recta, et iusta, [illegible], et extimaverunt
ut infra [illegible] extimarunt bayarcium suprascriptum [illegible] libri, et
proprij valoris et [illegible] valoris lib. [illegible] Centumnonagintaocto

condimmentis ... dominum Josephum ad laudem ... pro sendum pro emptione dicti bayarti Bumel supradicto libras soll. centum nonaginta octo supradictas et ... ad laudem dicti Magini ... tanxato per salario in sollidis duodecim pro ...

Actum Adegliaci sub portice domus ... presentibus dicto ... et Martino ... testibus vocatis et rogatis ...

Ibidem ... compromiserunt supradictus Josephus ex una et Gabriel Burnel ex altera, et coram me notario et supradictis testibus ... sibi legi et publicari dictam extimationem ... hodierno die ... quibus sic factum fuit per me notarium lecta et vulgarizata ex a ... ambabus ... dicto Josepho ... sibi ... dicto burnelo ... pro dicto bayarto ... extimationis supradicte ... et super quibus ...

Locatio ... quod ... de Adegliaco ... Bumel de eodem loco

In Christi Nomine ... anno ... Nativitatis 1558 Indictione prima die ... locator ... Josephus quondam Joannis Claudi de ... pro se et suis ... simpliciter, affictavit ... dedit, locavit, et affictavit ... quondam ... dicto Bumel de adegliaco ... pro se ... bayartiam plantatam arboribus ... cum ... ac cum ... a meridie ... Jacobus Claudi ab occidente ... et a ... quod ... ad habendum, tenendum, gaudendum, meliorandum, et non deteriorandum cum omnibus

solven[illegible] [illegible] tempore [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] filii [illegible] duo cum dimidia ad mensuram
[illegible] [illegible] locatum vel [illegible] [illegible] cum [illegible]
omnibus [illegible] [illegible] sibi [illegible] [illegible] in manutenendo
[illegible] sub mutua obligatione omnium [illegible] [illegible]
bonorum [illegible] [illegible] presentium [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] cognominato [illegible] [illegible]
de [illegible] ac Hieronymo [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] ville [illegible] testibus vocatis et rogatis

[illegible] [illegible] filii dominici [illegible]
Emptio [illegible] filii dominici [illegible]
[illegible] a Georgio quondam [illegible] de [illegible]

In [illegible] [illegible] amen [illegible] anno ab [illegible]
[illegible] indictione [illegible] die [illegible] [illegible]
[illegible] Rome in Thalamo Cubiculari domus habitationis
mei notarii Ibique Georgius quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] pro se et successoribus suis
[illegible] titulo venditionis que dicitur augumentum
[illegible] [illegible] augumento [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Anno 1549 altero vero sub anno [illegible] [illegible]
exceptioni non numerate pecunie sub spe future numerationis
[illegible] libere et proprie cessit et vendidit [illegible] filio
dominici [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] pro se
et [illegible] [illegible] ac heredibus eorum [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] prati [illegible] ab [illegible]
pratum quod [illegible] Bartholomei [illegible] a [illegible] [illegible] prato

B[illegible] Confraternitatis [illegible] de Castro [illegible], videlicet [illegible] quod [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod Hieronymi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntatem [illegible], cum omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] personaliter [illegible] [illegible] Constituens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] accepit [illegible] [illegible] acceptum [illegible] [illegible] etiam [illegible] venditionis [illegible] quod accipiendi et retinendi licentiam dedit omnimodam [illegible] [illegible] et successoribus suis [illegible] emptori [illegible] [illegible] pro se et successoribus suis [illegible] [illegible] [illegible] ac legitimam quietationem et [illegible] [illegible] venditionis ac [illegible] in hoc [illegible] Contentorum [illegible] [illegible] sub pena dupli ac sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum etc. et super quibus [illegible]

[illegible]

Cum pacto [illegible] quorundam [illegible] [illegible] [illegible] et clausulis quibus [illegible] vendidit [illegible] copia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Aquileiensis [illegible] [illegible] Carnis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] ad premissa vocatis [illegible] [illegible]

Exitus libri Instrumentorum anni 1598 ad laudem magni Dei.

Sequuntur In[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] locis in Marginibus, posita sunt hic secundum locum
et ordinem, fideliter tamen, et legaliter ut legere est.

Emptio Michaelis et Danielis ac Cosmi de Taurag[illegible]
a Valentino quondam Firmi Georgii de Adegliaco

publicatum.

In Christi Nomine Amen: anno ab eius Nativi
tatis 1558 Indictione prima die autem penultimo mensis [illegible]
Actum Adegliaci sub [illegible] [illegible] [illegible] quondam
[illegible] [illegible] Valentinus quondam Firmi Georgii de [illegible]
Per se [illegible] [illegible] [illegible] quinque ad [illegible] 6 24 pro [illegible] quod
[illegible] [illegible] habuit in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et alia
Argentea moneta pretio valenti Firmi [illegible] [illegible] [illegible] dedit, et
vendidit Michaeli quondam Antonii ac Danieli quondam Laurentii
a Cosmi [illegible] de Tauragnaco [illegible] [illegible] modium
[illegible] terre Arative sitae in [illegible] Adegliaci in loco
dicto Armun[illegible] ab ortu [illegible] [illegible] [illegible] a meridie [illegible]
Valentinus [illegible] [illegible] [illegible] ab occidente [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Constituens [illegible]
[illegible] Promittens per se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] venditionis
[illegible] in hoc [illegible] Contentorum contra quoscumque sub [illegible]
[illegible] [illegible] bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum

[illegible] [illegible] Locatio.

[illegible] [illegible] [illegible] emptores per se et suis [illegible] affictus [illegible]
[illegible] [illegible] Valentino de Armo in Armund [illegible]
[illegible] Campum [illegible] ad habendum cum omnibus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
durante [illegible] locatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Promittentes sibi [illegible] et de [illegible] [illegible]
contra quoscumque obligando eorum bona [illegible] [illegible]

um pacto retrovendendi quandocumque eiusdem pretio quo, &
[illegible] quibus [illegible] vendidet soluto, [illegible]
[illegible] ad [illegible] solvendi, a..
[illegible] [illegible] et [illegible] quod [illegible] di
Caballero, ac Marino quod [illegible] [illegible] [illegible]

Liber instrumentorum Anni

-: 1 5 5 9 :-

55

[illegible] omine [illegible] nostri iesu Christi Amen.

[illegible] Leonardi [illegible] de [illegible] in [illegible] [illegible] patem [illegible]

[illegible] [illegible] nativitate [illegible] millesimo Quingentesimo [illegible] indictione [illegible] die vero [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Jacobi Georgii [illegible] [illegible] [illegible] Hieronymo quondam Jacobi [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] vocatis et rogatis [illegible] Leonardus quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] liquida et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] libras [illegible] decem et octo et soldos quatuor [illegible] [illegible] et [illegible] in [illegible] et iusto computo inter eos facto [illegible] [illegible] Leonardus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libras soldos decem et octo et soldos quatuor [illegible] [illegible] Jacobi [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] Obligando [illegible] omnia et singula sua bona [illegible] [illegible] presentia et futura [illegible] et super quibus rogatus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] Claudi [illegible] eodem loco

[illegible] Christi Nomine Amen. [illegible] Anno ab eius Nativitate [illegible] Indictione [illegible] die vero [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] quondam [illegible] Claudi de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] libras soldos quindecim et soldos decem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et numerum [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] pro se et successoribus suis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnes et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dimidie [illegible] [illegible] dictis Nomine [illegible]

a. Rob. cas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Et tale [illegible] [illegible]

[illegible] quod [illegible] Laude sit et intelligatur absolutus et [illegible]

omnibus [illegible] quolibet [illegible], sive [illegible], in [illegible] et [illegible] cum ipso [illegible]

faciendis sint et intelligantur [illegible] [illegible] cassa, irrita, et nullius vigoris

et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] sit de confessione [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], quod in [illegible]

[illegible] et [illegible] Promittens [illegible] [illegible] Sebastianus Formentor [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] quoniam [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] obligando

omnia sua bona [illegible] et [illegible] [illegible]. Et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] quod intelligatur [illegible] [illegible] aliqua de [illegible]

consignationum [illegible] et non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible] domus [illegible] Sebastiani quondam [illegible] Laudi

[illegible] Rob. cas. [illegible] quondam [illegible] Petri de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Formentor [illegible] Sebastianum Laudi
de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Laudi [illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen.

Anno, die, indictione, loco, et [illegible] supra [illegible]

Sebastianus quondam [illegible] Laudi de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] librarum

[illegible] quinque et sol. quinque, quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictus Sebastianus [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Formentor. Et liberavit

[illegible] [illegible] [illegible] Laudi de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a. Rob. cas. [illegible] [illegible] [illegible]

ita et tale [illegible] absolutus intelligatur et liberatus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intelligatur cassa et nullius vallor[is]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et promittens

dictus Sebastianus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] obligando [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

... [illegible] Laude
[illegible] Jacobo quond(am) filii [illegible] Claudii
de [illegible] [illegible]

In Xpi nomine Amen.

[illegible] Anno, et indictione, loco, ac [illegible] suprascriptis
[illegible] [illegible] quond(am) domini Claudii de [illegible] sponte [illegible] et successores suos
[illegible] [illegible] [illegible] dedit, transtulit, et permutavit Jacobo quond(am) [illegible] Claudii
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et successoribus suis [illegible] [illegible] unam
particulam terre [illegible] cooperte sita in [illegible] [illegible] de Claudo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Sebastiani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
particula terre suprascripta [illegible] arbitrio [illegible] pro extimatori ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dedit et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] tercium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
integrale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] exceptionibus non
[illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quond(am) [illegible] Claudii de [illegible] sponte et successores suos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] permutationis [illegible] dedit, transtulit et permutavit
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Claudii [illegible] et [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
successoribus suis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Claudii [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quond(am) domini Claudii [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tenore et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] omnibus [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] confines continentur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] permutata [illegible] [illegible] possessionem intraverint,
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et retinend(i) sibi ad [illegible] licentiam contulerunt [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de legitimis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et omnibus et singulis in [illegible] [illegible] contentis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Commutatio [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] [illegible] nomine [illegible] Amen.

Anno ab eius Nativitate 1529 Indictione secunda die autem [illegible] [illegible] Domini [illegible] Reverendi [illegible] [illegible] cubiculari domus mei [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible], et successores suorum [illegible] [illegible] ac si fuisset condemnatus et convinctus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Jacobi cognomento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] pro se et [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] vini octo [illegible] sibi [illegible] et computo et concordio [illegible] [illegible] promittens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] et solvisse [illegible] congia vini octo [illegible] [illegible] [illegible] toti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnia et singula [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bartholomeo quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] Valentino quondam [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] et [illegible] et [illegible]

Confessio [illegible] quondam [illegible] Georgii de [illegible] [illegible] Leonardo et [illegible] [illegible] de Colle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In Christi Nomine Amen.

Anno ab eius Nativitate 1529 Indictione secunda die autem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Leonardi [illegible] Leonardus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] quondam [illegible] de Colle [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] Georgii de [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] pro se et successoribus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] confines [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] consortes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non numerate pecunie sub [illegible] [illegible]

[illegible] dl sibi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] omnimodam voluntatem faciend(a) cum omnibus et quibus-
cumque intra ipsos confines contentis et ipsi [illegible] Beatrici [illegible]
[illegible] et [illegible] accessibus et egressibus [illegible] [illegible]
[illegible] constituunt et dicti venditores [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
solum [illegible] ipse [illegible] ad suam libitam [illegible] [illegible] [illegible] quam
[illegible] licentiam dederunt omnimodam et promiserunt [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] solidum [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quictioni et [illegible] [illegible] venditionis et [illegible] in [illegible]
[illegible] contentionis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
in [illegible] contentam suo [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
bonorum suorum [illegible] et immobilium presentium et futurorum [illegible] et super quibus [illegible]

Pactum — Cum pacto retrovendendi quandocumque [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
quibus [illegible] vendiderunt solutis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] si erit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Bartholomeo [illegible]
Laurentii [illegible] de [illegible], ac Joseph quondam [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible] vocatis et rogatis [illegible]

Extimatio [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible]

In Christi Nomine

Anno ab eius Nativitate 1519 Indictione septima
die autem Jovis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Jacobi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac Thomas quondam [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible], ac judices [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et ac Joseph quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] ad extimandum [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] illorum de [illegible] de [illegible] et a [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ad judicium et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in dicto sedimine constructis, visis denique et attentis consideratisque [illegible] con-
siderandis, habito respectu [illegible] per ipsum Josephum qualitercumque

[illegible] nomini reperto, et [illegible] providerunt cuncta recta [illegible]
[illegible] dicunt et existimant [illegible] facta per ipsum Josephum
sedimine suprascripto esse valoris ducatorum septuaginta sex cum dimidio, ad
[illegible] pro ducato. Et [illegible] successive condemnaverunt suprascriptos [illegible]
[illegible] ad [illegible] et solvendum [illegible] summam ducatorum septuaginta
[illegible] cum dimidio in ratione [illegible] ipsi Josepho pro ipsis [illegible]
[illegible] et sic extimaverunt et [illegible] ad laudem dei [illegible]
rogato [illegible] in [illegible] sibi solvendo ab ipsis [illegible]
[illegible] quibus rogatus [illegible]
[illegible] nominato [illegible] de [illegible]
[illegible] et vocatis et rogatis [illegible]

Leonardi de Colle
[illegible]
[illegible] suo ordine

In Christi nomine Amen.

Anno a nativitate eiusdem [illegible] 1510 indictione [illegible]
[illegible] in loco [illegible]
[illegible] Leonardus quondam [illegible] de Colle de [illegible]
[illegible] sanus [illegible] et intellectu [illegible] sciens se [illegible]
[illegible] et in [illegible] ex [illegible] debito, [illegible]
[illegible] immortalis spiritus fieri non [illegible]
[illegible] omnibus [illegible]
[illegible] providere procuravit. Et primo [illegible]
[illegible] commendavit [illegible] ab [illegible]
[illegible] corpus [illegible]
[illegible]
[illegible] Comunicis, volens, [illegible] et ordinans [illegible] ab [illegible]
[illegible]
[illegible] pro [illegible]
[illegible]
[illegible] legavit pro [illegible]
[illegible] legavit [illegible] suo [illegible]

[illegible] existentis sitis in villa Astigliaci in Cortino
[illegible] de [illegible] pro [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] orta [illegible] aliud bonum [illegible]
[illegible]
[illegible] pro tali [illegible], Et medio [illegible] suis [illegible]
[illegible] statuit Et ordinavit [illegible] sit [illegible]
[illegible] Et usufructuaria [illegible] [illegible]
[illegible] Et [illegible] caste Et viduatre [illegible]

In Reliquis vero omnibus suis juribus et bonis, creditis quoque [illegible]
ac aliis quibuslibet actionibus sibi [illegible] instituit universales [illegible]
[illegible] suos filios legitimos et naturales, quibus
in pupillari etate [illegible] per [illegible] documentum curatorem ac
procuratorem legitimum et indubitatum instituit [illegible], Et ordinavit
[illegible] quem [illegible] suis [illegible]
Et [illegible] ubi [illegible] ibidem [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] quatuor [illegible] ac [illegible]
[illegible] in [illegible]
ac [illegible]

[illegible] quod [illegible] — [illegible] Claudii de [illegible]

[illegible]

[illegible] 1559 Indictione secunda
[illegible]
[illegible] Astigliaci sub [illegible] emptione [illegible]
[illegible] in [illegible] ac [illegible] quod [illegible]
[illegible] Et rogatus [illegible]

Hieronymi Claudii de Rodez[?] [illegible] et succes[sorum] [illegible] . Et

Comunitatis in d[ict]o [illegible] quod totius [illegible] ut fuit [illegible]

ab [illegible] Et [illegible] cum dom[ini]o [illegible]

[illegible] pro integrali supplemento d[ict]i totius [illegible]

[illegible] exceptioni non numerate pecunie [illegible]

[illegible] Et [illegible] vendidit, ac tradidit [illegible] quondam

Claudii de Rodez[?] [illegible] et [illegible] pro se et [illegible] ac [illegible]

[illegible] aut octo solidos [illegible] in [illegible]

[illegible] in loco [illegible] Et [illegible] ab [illegible]

[illegible] eiusdem [illegible] ad [illegible]

[illegible] a [illegible]

[illegible] de Rodez[?] et [illegible] [illegible] Per [illegible]

[illegible] et [illegible] voluntatem [illegible] omnibus [illegible]

[illegible] personalibus [illegible] Et [illegible]

[illegible] contra [illegible] Constituens [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] licentia [illegible]

[illegible] et [illegible]

ac [illegible] venditionis, Et omnium

et [illegible] contentorum, sub [illegible] et sub ob[ligatione]

[illegible] et [illegible] futurorum.

[illegible] | [illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible] Claudii de Rodez[?] [illegible] a [illegible] ac [illegible] de [illegible] | [illegible] Anno a [illegible] 1554 [illegible]

[illegible]

[illegible]

Bartholomeus quondam [illegible] ac Laurentius quondam [illegible]

[illegible] de eodem loco [illegible] solutis [illegible]

[illegible] suorumque heredum et successorum [illegible]

[illegible] sol. [illegible] cum dimidia [illegible]

[illegible]

[illegible] dederunt et vendiderunt [illegible]

[illegible]

[illegible] ab ortu vero [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Cum pacto [illegible] quondam [illegible]

quibus [illegible] vendiderunt [illegible]

[illegible] rogatusque [illegible]

publicatum

Emptio [illegible] a Juliano ac Gregorio q. [illegible] de [illegible]

In Christi Nomine Amen.

Anno [illegible] indictione sancta die

[illegible]

Julianus ac [illegible] fratres [illegible] germanus [illegible] quem [illegible]
[illegible]
[illegible] Adriani [illegible]
[illegible] in [illegible]
quod totum [illegible] confitentur et [illegible]
[illegible]
[illegible] pro ut [illegible]
[illegible]
in ratione [illegible]
[illegible] ac Contentum [illegible] ut [illegible]
[illegible] huiusmodi [illegible] nulla [illegible]
[illegible] emptori [illegible]
[illegible]
[illegible] ducatorum [illegible] in ratione [illegible] Quod [illegible]
[illegible] emptore computatis ducatis quatuor
[illegible] in duobus ducatis [illegible]
[illegible] currenti, pro integrali [illegible]
[illegible] exceptioni [illegible]
[illegible] non [illegible] et non [illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et successoribus [illegible]
[illegible] et [illegible] confinia [illegible]
[illegible] venditionem [illegible]
[illegible] a [illegible]
[illegible]
[illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] meridie [illegible] ab occasu [illegible]
[illegible] a [illegible] vero [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] de [illegible]
[illegible] a meridie [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in loco vocato [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible]

[illegible]

ab occ[idente] iure bonum eiusdem emptoris, a septentrione vero iure bonum comunis [illegible]
Danieli de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab ortu iure [illegible]
[illegible] a meridie iure [illegible] [illegible] Hieronymi [illegible] [illegible], ab
occ[idente] iure [illegible] Antonii Cerrai de [illegible] a [illegible] vero iure bonum
eiusdem [illegible] emptoris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab ortu iure
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] a meridie iure [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ab occ[idente] iure [illegible] Andree Cauani [illegible], [illegible]
[illegible] iure bonum [illegible] [illegible] [illegible] conditionum [illegible] [illegible] dicti [illegible]
iure bonum [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] ab ortu iure [illegible] [illegible] Castellini de [illegible], ab occ[idente] iure [illegible]
a meridie iure [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], a septentrione iure bonum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] plures [illegible], si qui sint [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quatuor [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] duas [illegible] dimidiam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] venditorum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] emptor [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] emptoris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] licentiam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] emptori [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] venditorum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] bona [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

in [illegible] sequitur [illegible] Et [illegible] presentibus ibidem [illegible] vocatis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de Carnet[illegible]
de [illegible] ad premissa vocatis et rogatis — — — —

[illegible] Johannis [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible]

In Christi Nomine Amen :-

Anno a nativitate eiusdem [illegible] [illegible] indictione [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Conductoris [illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible] Jacobus quondam [illegible] [illegible] cognomento [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] locavit et [illegible] Petro quondam [illegible] de [illegible] [illegible] et Conducenti [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] rogatis

[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

In Christi Nomine Amen :-

Anno a nativitate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] cubiculari [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Honoratus quondam Antonii [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] se, et successores, ac heredes suos quoscumque, pretio convento in duc. quinque ad lib. sex et [illegible] quatuor pro duc. quod totum pretium confessus fuit habuisse ab infrascripto emptore [illegible] libras [illegible] quas [illegible] emptor [illegible] promisit [illegible] venditionis [illegible] quod [illegible] pro venditione [illegible] quod [illegible] habuit et [illegible] tempore [illegible] in [illegible] ac [illegible] pretio [illegible] [illegible] non numerata pecunia sub spe future numerationis [illegible] [illegible] vendidit ac vendidit Antonio [illegible] filio [illegible] et [illegible] et successoribus suis [illegible] [illegible] in villa [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] ac omnimodam voluntatem faciendi [illegible] et [illegible] omnimodam [illegible] et [illegible] [illegible] confitens [illegible] [illegible] et [illegible] ac [illegible] successoribus et [illegible] [illegible] emptoris [illegible] emptor [illegible] [illegible] [illegible] promisit [illegible] venditor [illegible] filio emptori [illegible] et [illegible] in forma legitima [illegible] et [illegible] sub pena dupli et sub obligatione [illegible] quorumcumque sub [illegible] et [illegible] futurorum [illegible] [illegible] valentibus quorum et super quibus rogatus [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] et rogatis [illegible]

[illegible]

[illegible] in Iacobo [illegible] [illegible] [illegible] ac heredes quorum [illegible] [illegible] [illegible] Christi Nomine [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible]

Stephanus quondam [illegible] de rigulo, Et [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de eodem loco Arbitri Arbitratores [illegible] et [illegible]
[illegible] assumpti [illegible] Et de [illegible] inter Jacobum [illegible]
[illegible] de rigulo ex una. Et [illegible] Franciscum ac Hieronymum fratres Et
filios quondam [illegible] de ipso loco ex altera, ad [illegible]
[illegible] Arbitramentum, [illegible] Et [illegible] de [illegible]
[illegible] inter partes [illegible] annis [illegible]
[illegible] per [illegible] Post [illegible] suis Et
[illegible] Et
[illegible] in [illegible]
sibi [illegible] Et [illegible] de [illegible] Et
[illegible] inter quondam [illegible]
[illegible] Jacobo [illegible] per Arbitros [illegible]
[illegible] huiusmodi differentiae, ac [illegible] per partes allegatis
cognitis [illegible] Christi nomine repetito, a quo [illegible]
[illegible] procedunt [illegible] Et [illegible] in [illegible]
Jacobus [illegible] per [illegible] habeat, et sibi [illegible]
a [illegible] infrascripta bona [illegible]
[illegible] in [illegible] quae [illegible]
[illegible] in [illegible] in loco [illegible] ab
[illegible] a [illegible]
[illegible] ab [illegible] et [illegible]
[illegible] a [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] in [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] a [illegible] ab [illegible]
[illegible]
[illegible] qui est [illegible] Et non est
[illegible]
[illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] Et bona [illegible]
[illegible] Et [illegible] a [illegible] ab [illegible]
[illegible] Et [illegible]

Cum [illegible] [illegible] ipse Jacobus solvat et solvere teneatur [illegible] [illegible]
[illegible] pro portione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in reliquis [illegible] ab omnibus quae occasione dicti [illegible] [illegible]
[illegible] posset [illegible] Jacobus declaramus quod nulla [illegible] [illegible]
[illegible] occasione dicti [illegible] [illegible] debeat cum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] huiusmodi causa [illegible] Et sic [illegible] [illegible]
[illegible] cum salario in [illegible] [illegible] solvendo [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Georgii [illegible] de [illegible]
ac [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] Et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] pro quo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] laudamus et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Carneo [illegible] [illegible] [illegible] Mathia Leonardi soldati de [illegible] [illegible] [illegible]

In Christi nomine Amen in [illegible]
Anno ab eius Nativitate [illegible] Indictione [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Rome in [illegible] Cubiculum
[illegible] [illegible] [illegible] Mathias quondam magistri Leonardi soldati de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et successores suos quorum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nostre [illegible] pro quo [illegible] [illegible]
[illegible] Et nomine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] pro ut [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ac [illegible] [illegible] de [illegible] sub [illegible] Et [illegible]
[illegible]
[illegible]
Anno 1557 [illegible]
[illegible] [illegible] Et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

cuiuscumque exceptioni non numerate et habite pecunie nonque [illegible] aut [illegible]
[illegible] sibi [illegible] vel [illegible] [illegible] tradidit, transtulit, atque concessit
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
cum omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in villa
[illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] loco, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
habendum, tenendum, possidendum, [illegible], [illegible], alienandum quovis titulo, et suam omnimode
voluntatem faciendum, [illegible] cum omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] spectantibus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] continet [illegible], salvis [illegible] semper. Et [illegible]
[illegible] pertinentibus et [illegible] [illegible] [illegible] et dominio, ac proprietati [illegible]
conditionibus et [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] bona [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possessionem accepit, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] / Et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] obligationem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], a qua se in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] in contrarium [illegible] obligationem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] leges, quibus omnibus [illegible] [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible] renuntiavit, sicut et quemadmodum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de et super quibus [illegible]

[illegible] / [illegible] conditionum, [illegible], et concessionum [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] cum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible], ad [illegible] [illegible] [illegible] cum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in qualibet [illegible] [illegible] domini [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] emphiteotico [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] emphiteotico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] omnia [illegible]

[illegible] ad sui [illegible] quae omnia ad [illegible]

[illegible] Conditione [illegible]

[illegible] quibus omnibus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] confirmavit [illegible] ad [illegible]

[illegible] in ratione premissa [illegible]

[illegible] dicti [illegible] pretium valoris [illegible] dicti venditoris [illegible]

[illegible] Cochia de [illegible] debitis [illegible]

[illegible] premissa [illegible]

[illegible] valoris promissionis Leonardo [illegible] de Colle [illegible]

[illegible] debitis pro ut in [illegible] dicti Leonardi [illegible]

[illegible] venditor fecisse et [illegible]

[illegible] Et [illegible]

[illegible] non [illegible] sub [illegible] dolo, aut machinatione alia

[illegible] liberi et [illegible], ac in perpetuum [illegible] vendidit et

[illegible] et filiis [illegible]

[illegible] pro [illegible]

[illegible] Cum domibus [illegible]

ville [illegible] ab [illegible] emptorem, a [illegible]

[illegible] Leonardi [illegible] ab [illegible]

Leonardi [illegible] et [illegible]

Ad [illegible] et [illegible] alio titulo [illegible]

et suam omnem voluntatem faciendi [illegible] Cum omnibus [illegible]

[illegible] personalis, et cum [illegible]

[illegible] in [illegible] sub [illegible]

[illegible] venditor [illegible] possidere [illegible]

[illegible] possessionem quam [illegible]

[illegible] et successores [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

a [illegible] et [illegible] dictis venditoribus [illegible] quam

[illegible] de colle [illegible] quam [illegible] de Aregliaco

Solidum [illegible] [illegible]

[illegible] Et se principales [illegible]

[illegible]

[illegible] in solidum omnia [illegible] bona [illegible] et [illegible]

[illegible] Gabriel venditor, ac [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Sub porticu domus habitationis [illegible]

[illegible]

cognomento [illegible] quam [illegible]

Publicatum Instrumentum [illegible] laudi ab Andrea [illegible] de Aregliaco

In [illegible] Christi nomine Amen. Anno a [illegible] 1549 indictione [illegible]

[illegible] quam [illegible] de Aregliaco vendidisset

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] non Remissionem [illegible]
[illegible] impressio [illegible]
[illegible] Comitis [illegible]
[illegible]
[illegible] omittat etiam [illegible]
[illegible]
[illegible] indicabitur [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] sua omnimoda voluntate [illegible]

omnibus [illegible] et [illegible]

Cum constitutione [illegible]

[illegible] ac cum clausula constituti pro [illegible]

[illegible]

[illegible] et omnia et quecumque in [illegible]

[illegible] sub pena dupli et sub obligatione omnium [illegible]

[illegible] et [illegible] presentium et futurorum et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] VALLIS

In Christi nomine [illegible]

Anno ab eius Nativitate 1439 [illegible]

[illegible] quarto [illegible]

[illegible] domus mei [illegible] personaliter [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible]

[illegible] in lingua [illegible]

[illegible] in omnibus [illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] et cum [illegible] in [illegible] dicte [illegible] Dominici [illegible]

[illegible] obligatione [illegible] Jacobi et [illegible]

[illegible] Jacobo filio [illegible]

[illegible]

[illegible] eodem loco [illegible]

[illegible] Jeronimus Cognomento [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Publicatio [illegible]

[illegible] ad omnia [illegible]

[illegible] et [illegible] tentum [illegible] Nicola [illegible] ut ab ortu [illegible]

[illegible] ex Goriani a [illegible]

[illegible] de Lanariso [illegible]

[illegible] ceteris ad omnia et quibuscumque [illegible]

[illegible] ac cetera [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Domini [illegible]

[illegible]
[illegible] pro [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible]
in [illegible] et [illegible]
[illegible] pro [illegible]
[illegible] Campi [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible]
el Campo de Braga [illegible], ab ortu [illegible]
[illegible] ab occasu [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible] omnimodam voluntatem [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ab [illegible]
[illegible] pro [illegible] et [illegible] ab [illegible]
[illegible]
[illegible] omnimodam [illegible] et [illegible] et [illegible]
[illegible] et successoribus suis [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] per graphium sive [illegible] [illegible]

In Christi Nomine Amen.

Anno a nativitate [illegible] Indictione [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible]
ac domino [illegible]

[illegible] [illegible]

In Christi nomine Amen.

Anno ab eius nativitate 1519 indictione [illegible]
[illegible] quod Antonius [illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible] iudicis comparentes ad [illegible] condemnationem [illegible]
[illegible]
[illegible] pro [illegible] sibi [illegible]
[illegible] ac de omnibus [illegible]
[illegible] in iudicio [illegible] promittens
[illegible] et [illegible]
[illegible] ad dictum [illegible]
[illegible] omnia et singula
[illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] domus [illegible]
[illegible] de [illegible] ac [illegible] de [illegible] loco [illegible]

publicavi

Pro [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab
eius nativitate [illegible]
[illegible]
[illegible] in villa [illegible]
[illegible] domini [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] et sua [illegible]
[illegible] et [illegible] ac Catherina [illegible] sororum sibi [illegible]

Et quod Baldo [illegible] de [illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] Persona pub. pro [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Curat [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Et modo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] domini(?) [illegible] octo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] pro parte(?) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Emptio Antonij Nicolai de [illegible] a [illegible]
[illegible] Comeiano di [illegible] de Villa [illegible]
[illegible]

In Christi Nomine Amen, anno ab [illegible]

[illegible]

Stipulac. Et promictens [illegible]
[illegible] de legitima defensione, ratificatione, [illegible] venditionis

[illegible]

VERN[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] CXXIII [illegible]

[illegible] de dani non sunt sumministrata qui [illegible] summatiq [illegible]
[illegible] non tenetur restituere, nisi [illegible] [illegible] vendidit soluta [illegible]
[illegible]

[illegible] Petro [illegible] Gabriel [illegible]

[illegible] Marmarino [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] et [illegible] quoscumque
[illegible] et [illegible] in [illegible] ad lib. [illegible] pro duos
[illegible] [illegible] habuerit et [illegible]
[illegible] [illegible] argenteis ac alia [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible]
et pro eadem [illegible] Confraternitate
et [illegible]
[illegible]

... venditorum ex ...

... vendidit ...

... quoscunque ...

... initium ...

Sublocatio

...

... cum pacto ... quemadmodum ...

clausulas, quibus ... vendidit ...

...

... de ...

... Hieronymi Claudi omnibus ...

[illegible]

[illegible] contrastu virtute inter heredes quondam [illegible]
[illegible] prohibitatos circa dictam domini [illegible]
[illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] partis [illegible] consortio [illegible]
[illegible] contracta [illegible] conditiones [illegible]
Antonia [illegible] quondam [illegible]
[illegible] et [illegible] et heredum [illegible]

[illegible]

[illegible] ad libitum suum [illegible]
[illegible] intra [illegible]
[illegible] superius [illegible] longitudine
[illegible]
[illegible] non ob [illegible] quod [illegible]
[illegible] construatur ultra confines [illegible]
[illegible] heredem [illegible] hoc [illegible]
20 [illegible] Antonia [illegible] quibus supra quia [illegible]
[illegible] et successores suos quoscumque [illegible] contentavit [illegible] supra
[illegible] vel alii quicumque eorum successores, [illegible] heredum [illegible]
[illegible] quandocumque et quotiescumque voluerint, vel sibi placuerit
[illegible] propria auctoritate sine aliqua contradictione aut
impedimento [illegible] vel successores suos super eodem muro
edificare construere et erigere quodcumque edificium voluerint [illegible]
[illegible] habere tenere vendere et quidquid voluerint facere
[illegible] de re eorum propria [illegible] murum [illegible] nunc [illegible]
et [illegible] heredibus [illegible] ipsi [illegible] non [illegible]
[illegible] possint ullo modo, aut [illegible]
[illegible] ibi ad claudendum [illegible]

[illegible]

[illegible] om omnium in [illegible] Contentum [illegible]

[illegible] obligatione [illegible] suorum [illegible]

[illegible] Item [illegible]

[illegible]

[illegible] de adiughaio ac [illegible]

[illegible] habitis [illegible]

[illegible]

[illegible] vocato [illegible] quondam [illegible] de Caballicos

[illegible] Bartholomeo [illegible]

[illegible]

[illegible] aut [illegible]

[illegible] quondam [illegible] de Caballicos [illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ab ortu [illegible]

[illegible] de Caballicos [illegible] ad [illegible]

[illegible] conditionem, quam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Et ad ultra [illegible] non aliter

[illegible] confirmatus [illegible]

[illegible] Bartholomei [illegible] pro [illegible]

[illegible] ab eodem [illegible]

[illegible] integraliter [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] IV [illegible]

[illegible]

[illegible] Nomine Amen anno ab [illegible]

[illegible]

[illegible] comentatis lib. [illegible]

[illegible] ad habend. tenend. [illegible]

[illegible]

[illegible]

et debeant sibi [illegible]

notorius [illegible]

[illegible] dxxiiii [illegible]

[illegible] discurrentur [illegible]

[illegible] vendicionis [illegible]

[illegible]

[illegible] quibus [illegible] vendi [illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen [illegible]

[illegible] Nicolaus [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible] pro cavernarijs [illegible]
[illegible] habuerit [illegible] et promittens
[illegible]

[illegible]

In [illegible] nomine amen anno [illegible]
1559 inductione secunda die [illegible] domo [illegible]
domo [illegible]
[illegible] dominus [illegible] de [illegible], ac Bartholomeus
[illegible]
[illegible] Jacobum [illegible] de [illegible]
[illegible] per Camerarios [illegible] Antonij de
[illegible] ex altera ad [illegible]
per [illegible] Jacobum [illegible] in [illegible]
horto contiguo que [illegible]
[illegible] Jacobus [illegible] ad [illegible] igitur
[illegible]
[illegible]mentis [illegible] procedit
[illegible] et [illegible] ut [illegible] omnia
facta per Jacobum suprascriptum [illegible] librarum [illegible] quinqua
ginta duarum ac plurium quatuor [illegible] et non aliud [illegible]
per Camerarios prenominatos [illegible] Jacobo in [illegible]
[illegible] [illegible] dixerunt [illegible]
[illegible] solummodo dimidiam [illegible]
[illegible]
[illegible]

ad laudem dei [illegible] sibi [illegible] uno [illegible] pro singulis soluendis a partibus prenominatis equaliter, [illegible] reliquum uero [illegible] Actum [illegible]

[illegible] quod [illegible] ac [illegible] quos [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] exclusis [illegible] ac suprascripto Jacobo ex parte altera, partibus [illegible] in omnibus et per omnia laudamus suprascriptam [illegible] estimationem in omnibus et per omnia [illegible]

[illegible] de [illegible]
[illegible] pro [illegible]

[illegible] quod Blasij [illegible]

[illegible]

[illegible] competentis [illegible] debitorum [illegible] magistri Mauri quod Leonardi [illegible] de Congijs [illegible] pro [illegible], quod habuit [illegible] magistro Mauro [illegible] quatuor [illegible] Congio [illegible] promittens pro se [illegible] magistro Mauro [illegible] de integrali solutione et [illegible] sub [illegible] omnium et singulorum [illegible]

[illegible]

Ad [illegible] uero et [illegible] quod [illegible] de [illegible] pro [illegible] Congijs [illegible] magistro Mauro [illegible] obligando ad [illegible] omnia et singula [illegible] pro se [illegible] quem [illegible] et [illegible] promisit [illegible] sub [illegible] omnium et singulorum suorum bonorum [illegible]

[illegible] de [illegible]
[illegible] de [illegible] testibus [illegible]

Cessio facta per Bernardum Zinar de Nemi [illegible] Zinar. et Philippo eius filio de eodem loco

Publicatum.

In Christi Nomine Amen. Anno ab eius [illegible] 1559 Indictione Secunda die aut[em] Sabbati [illegible] mensis Martij Nemi in Thalamo Cubicularum domus mei [illegible] Bernardus quondam Jacobi [illegible] de Nemi [illegible] Cum presentia et Consensu Jacobi eius filij [illegible] et Consentientis [illegible] precio [illegible] decem ad [illegible] [illegible] et soll[idorum] quatuor pro [illegible] Quod totum precium Confessus fuit habuisse ab [illegible] emptoribus [illegible] nulla [illegible] habita [illegible] dedit, vendidit, transtulit atque renunciavit et cessit Antonio quondam Jacobi [illegible] eius [illegible] ac Philippo dicti Antonij filio [illegible] et acceptantibus pro se et heredibus et [illegible] [illegible] actionem quam habet seu habere posset in et super campo, qui est dictorum [illegible] [illegible] sito in [illegible] Nemi in loco dicto [illegible] [illegible] campo della Selua ab ortu [illegible] et [illegible] [illegible] bona [illegible] [illegible] [illegible] et a meridie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] eius voluntatem faciendo Cum [illegible] et [illegible] Cum [illegible] Solvendi annuatim [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] duo ad [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] eosdem Antonium et Philippum [illegible] [illegible] in rem propriam et quatenus esset opus eos procuratores [illegible] et ordinavit [illegible] Constituens possidere nomine dictorum emptorum [illegible] [illegible] emptores [illegible] [illegible] acceperint quam accipiendi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] licentia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictis Antonio et Philippo [illegible] pro [illegible] de legitima [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Cessionis et omnium in hoc [illegible] contentorum [illegible] quecunque Sub pena dupli et sub [illegible] omnium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] presentium et futurorum [illegible] et super quibus [illegible]

Pactum.

Cum pacto [illegible] quandocunque [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et clausulis quibus supra Cessit [illegible] [illegible] [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] filio [illegible] [illegible] de Nemi [illegible] [illegible]

[illegible]

Emptio pro [illegible] Confrat. S. Marie Magdalene de Adigliaco, a [illegible] Maria q. Nic. Mathei de Adigliaco [illegible]

In Christi Nomine Amen anno eius Nativitatis 15.. Indictione secunda die Mercurii [illegible] mensis Martii [illegible] Maria quondam Nicolai Mathei de Adigliaco [illegible] pretio et foro librarum [illegible] soldorum [illegible] cum [illegible] quod pretium integraliter [illegible] fuit habuit ab [illegible] emptore [illegible] non [illegible] numerationem [illegible] libere et proprie dedit vendidit ac tradidit Clementi quondam Pauli [illegible] de Adigliaco tamquam Camerario [illegible] Confraternitatis S. Marie Magdalene celebrate in ipso loco ac pro eadem Confratria et successoribus Camerariis [illegible] unam particulam terre aratorie sulcorum [illegible] sitam in pertinentiis Adigliaci in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] bonum Jacobi [illegible] de [illegible] a meridie [illegible] ab occasu [illegible] alia particula terre dicti venditoris [illegible] a [illegible] via publica [illegible] Cum [illegible] et omni sua voluntate [illegible] Cum omnibus [illegible] et pertinentiis [illegible] dicte particule terre [illegible] pretio dicti emptoris [illegible] se dicta venditrix [illegible] accepisset [illegible] licentiam dedit omnimodam [illegible] Camerario [illegible] de legitima [illegible] manutentione [illegible] omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum.

[illegible]

[illegible] super dictis Clementi presente tamquam Camerario et Camerario [illegible] dicte Confratrie ac successoribus Camerariorum in signum possessionis [illegible] locavit suprascriptam particulam terre sulcorum

eidem Jo[hann]i Mariae venditori pr[esen]ti, et conducenti pro se et ad habend[um] et
tenen[dum] onere solvend[i] annuatim tempore Assumptionis B[eatae] M[ariae] V[irginis] karolenos dec[em]
monetae Auguste de affictu pro dicto sol[vendo] eidem D[omi]no, confrat[ernit]ati
et suis successoribus eius nomine, et a nunc in antea eidem Dom[in]o
tum promissionibus, obligationibus, renunciationibus et iuramentis contentis in hoc
locationis [illegible] sub mutua [illegible] omnium suorum bonorum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] D. A C T U M [illegible]

Cum pacto retrovendendi quandocumque eidem Jo[hanni] [illegible] et [illegible]
quibus supra vendidit solvens pretium huius [illegible] [illegible] [illegible]
ac [illegible] [illegible] de [illegible] Actum Arzigliani sub lobia [illegible]
presentibus ibidem Jacobo [illegible] Zanolla quondam [illegible] Marcello de Rigolo
ac Leonardo quondam [illegible] et [illegible] Michaele quondam [illegible] testibus de [illegible] [illegible]

Sententia arbitralis inter Jacobum Georgii de Arz[ignan]o
[illegible] ex una parte, et Franciscum ex altera

In Christi Nomine Amen, anno eius Nativitatis
1519 Indictione secunda die [illegible] Martis [illegible] mensis Martii
Actum Arzigliani sub [illegible] domus [illegible] quondam [illegible]
Claudi Jacobus cognomento [illegible] quondam [illegible] [illegible]
Jacobi Rigoli ac Bartholomeus quondam Laurentii [illegible] de
[illegible] arbitri de compromisso [illegible] inter ambos, et
[illegible] a Jacobo Georgii ex una [illegible] quondam [illegible] Martini
Georgii ex [illegible] [illegible] quondam Leonardi Georgii omnibus
de Arzigliano ex altera ad componendum omnes eorum differentias
[illegible] in compromisso sub anno et die [illegible] [illegible] [illegible]
ut [illegible] ad [illegible] per partes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] alias [illegible] per eos [illegible] [illegible] [illegible] vider [illegible]
partes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et pro informatione [illegible] [illegible] per eos [illegible] [illegible] nomine [illegible]
[illegible] ut [illegible] [illegible] absolvunt [illegible] [illegible] a solutione
omnium gravaminum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] et
successive ad solutionem eorundem gravaminum condemnaverunt
[illegible] Jacobum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] et hoc ad [illegible] [illegible] [illegible] eorum salario

[illegible] [illegible] duodecim

in dictis quatuorum pro singulo [illegible] sibi [illegible] per [illegible]
et [illegible] equaliter, absoluendo dicitur [illegible] ab huiusmodi [illegible]
et cum [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible]
ac [illegible] [illegible] quondam domini Claudii de [illegible] testibus rogatis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] supradicto cui sic [illegible] [illegible]
publicata [illegible] supradictis et [illegible] laudata et approbata
Absente vero Jacobo supradicto ut dicitur per arbitros admonito ad
hodiernam ad publicationem huius [illegible] [illegible] me [illegible]

Emptio domini [illegible] de [illegible] [illegible]
a Valentino quondam [illegible] [illegible] de [illegible]

In Christi Nomine Amen, anno ab eius Nativitate
1559 Indictione secunda die [illegible] vigesima [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Valentinus quondam Hieronymi
[illegible] de [illegible] per se et successores suos quoscunque precio
et [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] dictum [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] de [illegible] et [illegible]
quondam [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] duo [illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible] quatuor pro [illegible] quod totum [illegible] [illegible] Valentinus
[illegible] fuit habuisse ab infrascripto domino emptore [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] sibi [illegible]
titulo venditionis [illegible] [illegible] augumentum [illegible] [illegible] [illegible]
ratione [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] sub anno et die [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] aliquo [illegible] et vendidit domini
quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] plantatam tribus plantis [illegible] in pertinentiis
[illegible] in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] a meridie ab [illegible] vero [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et pertinentiis et infra dictos confines contentis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] venditor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

accepisse, quod acceptum ratione huius pretij in augumentum [illegible]
dedit omnimodo. Et promisit per se, et suos heredes [illegible]
domino emptori [illegible], et suis procuratoribus, et heredibus suis, legitime
[illegible] et manutenere huius venditionis et omnium in hoc instrumento
contentorum cum expensis sub pena dupli, et sub obligatione omnium et
singulorum suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum [illegible]

Pactum

Cum pacto retrovendendi quandocumque eodem pretio [illegible] et
clausulis, quibus supra vendidit solum [illegible] copia huius instrumenti [illegible]
[illegible] Actum ubi supra presentibus
Philippo filio Antonij [illegible], domino quondam Blasij [illegible]
de [illegible], ac domino quondam [illegible] Claudi de Valle [illegible] rogatus

Emptio Beltrandi terre de rigulo, a domino
quondam Hieronymi Claudi de Villa [illegible]

Publicatum

In Christi nomine Amen, anno ab eius nativitate
1554 Indictione secunda die [illegible] mensis Martij Joannes
quondam Hieronymi Claudi de [illegible] per se, et successores
suos ex pretio librarum solidorum quadraginta octo quod totum pretium
fassus fuit habuisse ab infrascripto emptore computatis libris
[illegible] solidis [illegible] in tot monetis [illegible] argenteis
[illegible] non numeratis pecunie [illegible] dedit
et vendidit Beltrando quondam [illegible] terre de rigulo [illegible]
[illegible]
loco dicto [illegible] ab oriente [illegible] a
[illegible] Claudi ab [illegible]
[illegible]
[illegible] suam voluntatem [illegible] cum omnibus
[illegible] emptoris [illegible]
accepisse quam [illegible] promittens per se, [illegible]
[illegible] et manutenere huius venditionis
et omnium in hoc instrumento contentorum sub obligatione omnium suorum bonorum
mobilium et immobilium presentium, et futurorum [illegible]

[illegible]

[illegible]

et pro eo dicti venditoris Marchus quond. Hieronymi prefati se constituit fideiussorem et principalem obligatum simul et in solidum obligando omnia et singula sua bona presentia et futura. Quem quidem dominus venditor promisit indemnem relevari a promissis sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorumque de quibus rogatus.

Pactum

Cum pacto retroemendi quandocumque eandem peciam terre et clausuris quibus supra vendidit dummodo dicta pecia non sit seminata tempore retroemptionis qui si fuerit seminata non possit retroemi nisi fructibus collectis et solutis ... et aliis de iure solvendis. Actum ... in ... cubiculo ... hospitis ... presentibus ... Petro quond. ... hospitis ac Gregorio quond. domini ... de ... ac Leonardo quond. ... de ... testibus rogatis.

APRILIS

Concordium inter dominum quond. Georgii de ... et ... quond. Iacobi ... et ... Georgii de ...

In Christi Nomine Amen, anno eius Nat. 1519, indictione secunda die ... sabbati prima mensis Aprilis. Actum ... in edibus ... de ... Cum lis et differentia verterentur inter dominum quond. Georgii de ... et ... quond. Iacobi ... de ... super ... et ... ac ... de ... pro ... de ... promiserunt ... et ... lib. ... et ... solvi ... de ... ab omnibus ... et ... de ... et ab ... appellatio ad ... auditores

ni [illegible] [illegible] dicte ambe partes ad hanc compositionem
et concordiam devenire [illegible] pro quamdiu vestis et [illegible]
litium [illegible] fratre et nomine suo et quo nomine se [illegible]
ab interposita per eos appellatione, et [illegible] cessant cum expensis
sequutis liti prefate, quas dicte expensas [illegible] promisit
loco et nomine dicti dominus solvere et effectualiter [illegible]
[illegible] ad [illegible] suam requisitionem [illegible] dictus
dominus [illegible] et acceptamus, ac sibi pro se, et suis heredibus qui quidem dominus
[illegible] per se, et heredes suos quoscumque in perpetuum absolvit, et
liberavit supradictum [illegible] et [illegible] suo et nomine quo supra pro se
et eorum heredibus, tam a capitali ducatorum [illegible] ad [illegible] pro ducis
[illegible] pro emptione dicti livelli [illegible] ab omnibus livellis decursis [illegible]
et non solutis [illegible] et annullando contractum emptionis et omni
[illegible] ad [illegible] Et hoc [illegible] quia supradictus [illegible]
[illegible] suo et nomine quo promiserunt [illegible] et effectualiter solvere
et exhibere dicto domino [illegible] pro [illegible] ducatos viginti
ad [illegible] pro ducis in terminis et temporibus infrascriptis [illegible] die
hodierna ad octavam ducas quatuor in ratione [illegible] Item
ducas [illegible] usque ad [illegible] Item ducas [illegible]
in eadem ratione usque ad festum [illegible] [illegible] de
[illegible] [illegible] usque ad [illegible] decem viginti duos
[illegible] ad [illegible] anni computandi ab hodierna [illegible]
[illegible] dicte ambe partes [illegible] legitimi, quietioni et
[illegible] omnium supra contentorum, sub [illegible] omnium et singulorum
[illegible] bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum

Et quia [illegible] [illegible] et [illegible] potuissent [illegible]
[illegible] dicto livello et solutis decursis [illegible] pactum [illegible]
convenerunt dicte ambe partes, quod si [illegible] aliquo tempore [illegible]
[illegible] [illegible] ac solutionem [illegible] facta de [illegible]
[illegible] et livellis decursis, et sicut [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non [illegible] [illegible]
[illegible] dominus [illegible] promisit [illegible] sub [illegible]
suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum, de quibus rogatus [illegible]
[illegible] Octaviano quondam [illegible] Octaviani de [illegible]
[illegible] et [illegible] et magistro [illegible]

[illegible]

Creditum Baptiste quondam Leonardi Mauri de Urma
a Leonardo quondam Gregorij Nigroni de Rezona

In Christi Nomine Amen, anno 1559 Indictione secunda die autem Lune decima mensis Aprilis Actum Rome super fenestra domus habitationis sui Christophori magistri domini murador Leonardus quondam Gregorij Nigroni de Rezona per se et heredes suos quoscumque non alter [illegible] et recognovit se debitorem Communictum Baptiste quondam Leonardi Mauri de Urma presentis de libris soldis [illegible] viginti sex ac soldis quatuor pretio de libris [illegible] quinquaginta sibi debitis usque ad hodiernam diem Promittens prefato Baptiste solvere et exhibere dictas libras [illegible] quinquaginta sex pro [illegible] usque ad [illegible] Comeiani proxime futuri libras vero solidorum viginti sex et soldos quatuor usque ad festum Assumptionis Beate Marie de mense augusti sub obligatione omnium et singulorum bonorum mobilium et stabilium primum et secundum de quibus rogatus Acta [illegible] Franciscus Foglani de [illegible] ac Valentino [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible].

Emptio Pauli quondam Laurentij Armilini de Tavagnaco
a Jacobo et Antonio filijs quondam Burul de Adiglaco

Publicatum

In Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate 1559 Indictione secunda die vero [illegible] mensis Aprilis, Actum Adigliaci in Area [illegible] hospitis domini Jacobus ac Antonius fratres, et filij quondam Patricij Burul de Adegliaco per se heredesque et [illegible] soll. cum debitis renunciationibus [illegible] Adriani [illegible] noviani Constitutionis et [illegible] ducatorum quindecim ad lib. 6.4 pro ducato quod totum precium Confessi fuerunt habuisse computati duo [illegible] in ratione [illegible] de [illegible] habitis in tot [illegible] pro suplemento precij [illegible] dederunt, et vendiderunt Paulo quondam Laurentij Armilini de Tavagnaco presenti, ementi, et stipulanti pro se et suis [illegible] Campum [illegible] plantatum [illegible] planta [illegible] in finibus Adegliaci in loco vocato [illegible] ab oriente [illegible] Leonardi Cornelli a meridie [illegible] Octaviani Claudi, et ab aliis duabus partibus

[illegible] [illegible] pub. [illegible] Xd. [illegible], [illegible] possidere [illegible] et [illegible] eius voluntatem [illegible] cum omnibus ipsi bono contiguis et spectantibus et constituerunt se possidere nomine emptoris [illegible] [illegible] [illegible] acceperit, [illegible] [illegible] [illegible] et promiserunt per se et [illegible] emptori [illegible] pro [illegible] de legitima evictione et manutentione [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] contentorum [illegible] quorumcunque sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum.

Fideiussio

Xd [illegible] et [illegible] [illegible] venditorum se constituit manutentorem [illegible] Benedicti Foschiani de adz.° pro [illegible] [illegible] et obligando omnia eius bona et [illegible] venditores promiserunt [illegible], et [illegible] sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum.

Pactum

Cum pacto retroemendi quandocunque, colonis [illegible] per [illegible] [illegible] tempore retroemptionis eiusdem precio [illegible], et clausulis quibus [illegible] vendidit, solutis copia huius [illegible] si fuerit [illegible] ac aliis de [illegible] [illegible]. Actum [illegible] presentibus Dominico Mariani de [illegible], Bertrando quondam [illegible], ac Valentino quondam Nicolai Mathei de Adzgliaco [illegible] vocatis et rogatis.

MAIUS

Cessio [illegible] [illegible] fl. magistri de [illegible] facta Dominico quondam [illegible] de eodem [illegible]

In Christi nomine Amen, anno 1559 indictione secunda die [illegible] Martii secundo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domus mei notarii [illegible] [illegible] [illegible] quondam Leonardi [illegible] de [illegible] per se et successores suos quoscunque [illegible] [illegible] convento in [illegible] libris vigintiquatuor soldorum quas [illegible] fuit integraliter habuisse ab [illegible] [illegible] computatis [illegible] soldorum [illegible] et soldorum [illegible] [illegible] pro suplemento [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

tee. Cuicumque exceptioni non numerate pecunie sub spe future
numerationis, Dedit Cessit, transtulit atque renunciavit
dominico quondam Baptiste acormi de ranusa presenti et stipulanti pro se et
heredibus suis, iura sua et actionem tam realem quam personalem ac omnia
iura sua et actiones, que habet, et quomodocumque vel qualitercumque
habere posset, et sibi competunt et super duabus particulis
terrenis sitis in territorio Parusturnii in loco dicto Branzo
Citavijo, sive confines de quibus dicitur Constare in Instrumento
dicti dominici de eisdem particulis terrenis, ac sive signa modo
posita per eundem cessorem et Cessionarium qui etiam confinia
dixerunt fore scribenda in dictis confinibus, fuerunt cum brichiato
fratre dicti cessoris et ad habendum, tenendum possidendum et in suam
et suam omnimodam voluntatem faciendum Cum omnibus et consistentiis
et aliis, Cum onere solvendi omnes debitum in forma noviter inmutatum
dicto quondam Richarii et Constituens etiam dictum Cessionarium
ad hoc procuratorem quatenus oportuerit, cumque ponens in hoc
tempus in rem propriam et Constituens se possidere tenere
possessionem accipiendi qua decedentem licentiam concedit et Et
promisit dictus dominus Cessor per se et heredes dominico cessionario
nario stipulanti pro se, de legitima evictione et manutentione presentis
cessionis et omnium et quorumcumque in hoc instrumento contentorum cum
quibuscumque sub pena dupli, et sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium
et stabilium presentium et futurorum de quibus rogatus Actum ut supra
Presentibus dominico quondam Damiani de rema, ac Aloisio
dicto quondam Natalis de ranusa testibus ad premissa rogatis

Cridetum Baptiste quondam Bernardi Vicaris de rema
ac Josepho quondam Nicolai Canditti de nigulo

In Christi nomine Amen anno 1559 indictione
secunda die autem dominicij tertia mensis Maij Actum Parusturnii
domi habitationis ser Aloisij porthi notarii infrascripti mei
Josephus quondam Nicolai Canditti de nigulo per se et non aliter

Contra [illegible]

q. si condemnatus fuisset per diffinitivam sententiam cuiuscumque competentis promisit se debitorem convinctum [illegible] quondam [illegible] de urbe [illegible] de lib. soll. duodecim ac soll. duodecim sibi debitis ex computo, et iusto calculo facto usque ad diem hodiernum et promittens per se et successores suos [illegible] integraliter satisfacere et effectualiter exhibere dictas lib. duodecim et soll. duodecim usque ad festum [illegible] [illegible] de mense [illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab. praesentium et futurorum. Actum [illegible] [illegible] quondam Mariani de urbe [illegible] ac [illegible] quondam [illegible]

Compromissum inter Josephum [illegible] de [illegible] ex una [illegible] ex altera ac [illegible]

In Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate 1559 Indictione secunda die [illegible] quinta [illegible] Actum [illegible] in thalamo cubiculari domus mei notarii [illegible] Josephus quondam [illegible] de [illegible] ex parte una [illegible] dictus quondam [illegible] ex parte secunda, ac [illegible] quondam Jacobi [illegible] ex parte tertia de controversia, et differentia inter eosdem [illegible] occasione [illegible] ad divisionem bonorum suorum, ac aliis ex hac divisione causa [illegible] et dependentibus [illegible] ac inappellabiliter [illegible] et non de facto compromiserunt [illegible] et compromissum fecerunt in Valentinum quondam [illegible] de [illegible] electum et assumptum ab [illegible] Josepho et [illegible] ex duabus [illegible] ac in Antonium quondam [illegible] de [illegible] electum ab [illegible] tamquam in arbitros et [illegible] concordiar[illegible] [illegible] electos et assumptos ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad arbitrandum [illegible] [illegible] [illegible] et quascumque differentias [illegible] inter ipsas partes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cum ampla, plena et libera [illegible] et Condemnandi. Et [illegible] inter ipsos Arbitros de [illegible] differentia [illegible] per quam minus de Concordia [illegible] non [illegible] ad [illegible]

[illegible]

et non aliter et nunc prout eosdem arbitros, et divisores
elegerunt, et deputaverunt Nicolaum Abrahe de [illegible] per
[illegible] [illegible] [illegible], contra [illegible] ad [illegible] et [illegible]
differentias [illegible], seu que [illegible] possint inter eosdem
divisores, cui dicti [illegible] authoritatem dederunt in presenti
compromisso, qua etiam aliis duobus divisoribus [illegible]
supradicte partes sibi mutuo et vicissim in perpetuo
attendere, observare, manutenere, exequi, et adimplere, quidquid
[illegible], [illegible] [illegible], judicatum, et [illegible] fuerit
tam per duos primos divisores quam [illegible] per tertium supradictum
in pena ducatorum quadraginta [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pro una dimidia [illegible] de Celsis [illegible] Clementis
[illegible] de populeto et pro alia dimidia parti [illegible] [illegible] [illegible]
obligando omnia et singula eorum bona mobilia et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de quibus rogatus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quondam [illegible] Symeonis ac [illegible] quondam
Symeonis et Leonardo Symeoni de Narnia [illegible] rogatus

Mandatum Baptiste quondam [illegible] de
[illegible] in personam [illegible] Symeonis

In Christi Nomine Amen. anno sue Nativitatis
1559 indictione secunda die [illegible] octava mensis [illegible]
Actum Rome in [illegible] [illegible] domus mei notarii.
Baptista quondam [illegible] de Narnia suis [illegible] negotiis
[illegible] non potens vacare officio Camerarius [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] de Narnia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et fortunati de Narnia [illegible] [illegible] [illegible]
omnibus melioribus modo, via, iure, et forma quibus melius potuit
et potest tam de iure quam de consuetudine, fecit constituit, et
ordinavit procuratorem [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antonium quondam
Dominici Simeonis de Narnia ibi presentem, acceptantem, et [illegible]
[illegible] Camerariatus [illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] Camerariatus [illegible] [illegible] ad [illegible] officium, [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] et omnia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ad exponendum pro eadem [illegible] tempore debito et consueto
ad reddendum rationem et computa de administratione. Et ea omnia
[illegible] que eadem [illegible] [illegible] potest et [illegible]
[illegible] et legitimus commissarius [illegible] dans eidem
Antonio eandem authoritatem et bayliam ut premissa, quam
ipsemet habet, et etiam si alia forent, que mandatum hoc
magis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ratum, firmum, et gratum, quicquid factum, actum, et procuratum
fuerit per dictum Antonium ut premissa et eorum quolibet sub obli-
gatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum,
Et ibidem pro mercede [illegible] [illegible] dei [illegible] ap[illegible]
Baptista [illegible], et solvere promisit eidem [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] obligando [illegible]
Actum [illegible] [illegible] Leonardo quondam [illegible] augu-
ment, ac [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible]

Finis, remissio et quietatio per [illegible], filium [illegible]
Carini de ribis, factum Josepho et Nicolao Maynardis.

In Christi nomine amen anno sue nativitatis
1559 indictione secunda die [illegible] Martii [illegible] [illegible]
Petrus filius Hieronymi Carini de ribis, pro se, et successoribus
suis, confessus fuit se esse [illegible] a Josepho
quondam [illegible] [illegible] quondam Jacobi, et Nicolao quondam Natalis
Maynardis de ribis [illegible] et de omnibus sibi debitis occasione
[illegible] [illegible] Magdalene [illegible] [illegible] [illegible] constructi
[illegible] Conventionis [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] remissionem
et quietationem perpetuam de premissis omnibus. Cum promissione
de non petendo [illegible] [illegible] et quibus sub obligatione omnium et singulorum
suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum. Actum
[illegible] in [illegible] cubiculari domus mei [illegible] [illegible]
[illegible] quondam [illegible] ac [illegible] quondam Angeli de ribis
[illegible] [illegible] et [illegible]

Sacidum

Societum [illegible] filij Mauri Butaj de [illegible]
Cum Baptista quondam Leonardi [illegible]

In Christi nomine Amen, anno sue Nativitatis 1559, indictione
secunda die vero Jovis 18 mensis Maij Actum [illegible] in
thalamo cubiculari domus mei not. [illegible] Magister [illegible]
filius magistri Mauri butaj Cerdonis [illegible] per se [illegible]
ad [illegible] futuros dedit et concessit ad [illegible]
dimidia Baptiste quondam Leonardi [illegible] de [illegible]
[illegible] et acceptanti pro se et heredibus suis unam vaccam
[illegible] per [illegible] magnum [illegible]
[illegible] soll. [illegible] Cum hiis inter se pactionibus [illegible]
durante hoc societate annorum octo singulis quatuor annis
equaliter [illegible] debeant omnes fructus [illegible]
qui [illegible] precedentur [illegible] quo [illegible] vacca
[illegible] dolo aut [illegible] mala custodia [illegible]
Baptiste [illegible] Baptista teneatur ad solutionem [illegible]
[illegible] prout [illegible] Baptista sub [illegible] et
singulorum suorum bonorum Promittentes [illegible]
sibi mutuo et [illegible] de manutentione et observatione
[illegible] sub [illegible] bonorum [illegible]
quibus rogatus [illegible] Dominicus [illegible]
quondam [illegible] ac Mathia quondam [illegible]
[illegible] de [illegible] ad [illegible] et rogatis

[illegible] Baptista quondam [illegible] Mauri de [illegible]
[illegible] quondam Nic. Candetti de [illegible]

In Christi nomine Amen: anno sue Nativitatis
1559 Indictione secunda die [illegible] Martis XXIIJ mensis Maij
Actum [illegible] in thalamo cubiculari domus mei not. [illegible]
quondam Nicolai Candetti de [illegible] per se et heredibus [illegible]
non alterius [illegible] per [illegible] competentis
[illegible] Confessus [illegible] convenctus [illegible]
confirmatus [illegible] vocavit se Convinctus [illegible]
Baptiste quondam [illegible] Mauri de [illegible] presentis [illegible]
libras soll. septem et soll. [illegible] sibi debitos ex computo [illegible]

Et hoc ultra creditum aliarum conventionis ut s.a celebrate
promissionis de solutione huic ad festum s. Jacobi prox
fut. de mense Julij. Sub obl. omnium et singulorum suorum bonorum
mob. et stab. presentium et futurorum. Actum ubi s.
presentibus Josepho quond. Petri Simeonis ac Bertrando
[illegible] de Arma testibus vocatis et rogatis etc.

creditum Antonij quond. Dominici Simeonis
de Arma [illegible] Marcho Simeonis de eodem loco,

In Christi Nomine Amen anno a nat.
1559 Indictione Secunda die vero Mercurij XXI mensis
Martij. quond. Simeonis Bernardi Simeonis de Arma pro se
non aliter [illegible] vocavit se debitorem certum et
convinctum Antonij quond. Dominici Simeonis de Arma
[illegible] in [illegible] duobus [illegible] ac [illegible]
quatuor, que solvere promisit sub his conditionibus [illegible]
[illegible] totum [illegible] pro pretio [illegible] primo sabbato
[illegible] primo sabbato ad festum [illegible] siliceum
vero pro pretio quo valebit tempore seminandi milium [illegible]
[illegible] Sub obl. omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab. pres.
et futurorum [illegible] quibus rogatus. Actum in domo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quond.
Antonij [illegible] [illegible] ac [illegible] quond. [illegible]
[illegible] de Arma testibus vocatis et rogatis etc.

emptio Bartholomei quond. [illegible] de
[illegible] a [illegible] de [illegible]

Publicatum

IN CHRISTI Nomine Amen anno ab eius nat.
1559 Indictione Secunda die vero Martis penultimo mensis
Martij. Actum [illegible] sub [illegible]
quond. [illegible] Claudi [illegible] Michael quond. Antonij [illegible]
de [illegible] pro se [illegible] venditionis que dat augumentum
pretij [illegible] augumento pretij pro pretio, [illegible]

quinque ad lib. [illegible] pro anno quod totum [illegible] fuit habuisse ab infrascripto emptore ultra precium contentum in instrumento manu mea super bono infrascripto [illegible]
Et vendidit Bartholomeo quondam Laurentii Danielis de tavagnasco [illegible] campum terre [illegible] situm in territorio [illegible] in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] bona [illegible] Donato [illegible] a meridie [illegible] via [illegible] a [illegible] ab occasu [illegible] Dulcor [illegible] et a montibus [illegible] bona Dominici [illegible] et [illegible] plures. Ad habendum [illegible] promittens per se [illegible] de legitima evictione, et [illegible] huiusmodi [illegible] sub [illegible] omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum [illegible] quibus rogatus

Pactum

Cum pacto [illegible] clausulis quibus supra vendidit, et [illegible] conditionibus de quibus in aliquo instrumento [illegible] copia [illegible] [illegible] aliis [illegible] Actum ubi supra presentibus [illegible] tavagnasco [illegible] ac Joseph [illegible] Claudii de [illegible] rogatus

Permutatio inter [illegible] quondam Bartholomei [illegible] et Baptistam [illegible] altera

In Christi Nomine Amen, anno sue Nativitatis 1519 indictione secunda die [illegible] quinta mensis Junii
Leonardus quondam Bartholomei [illegible] de tavagnasco per se [illegible] suos [illegible] dedit et permutavit Baptiste quondam [illegible] accepit et [illegible] campum [illegible] cum [illegible] seminatum siliginis situm in territorio tavagnaschi in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] bona Baptiste Claudii [illegible] ab [illegible]

de iaspaco a meridie [illegible] boni Syluani [illegible] de tauagnaco
et a montibus [illegible] boni osualdi [illegible] ab occasu [illegible]
boni [illegible] Et hoc quia [illegible] supradictus
[illegible] pro se et heredibus ac successoribus suis quibuscumque in permuta
[illegible] permutationis [illegible] cum dominio [illegible] per
mutauit [illegible] leonardo [illegible]
[illegible] seminatum [illegible] plantatam quinque [illegible]
[illegible] et arborum [illegible] tauagnaci in loco dicto [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] boni [illegible] tauagnaci [illegible]
aliis [illegible] bone [illegible] de [illegible] tenta
ab Honorato [illegible] plures et [illegible] si qui sunt
confines bonis premissis et eorum cuilibet adherentes [illegible]
[illegible] permutantium
omnimodam voluntatem faciendi [illegible] omnibus [illegible] cum
omnibus [illegible] debitis super bonis premissis [illegible] permutatis
[illegible] se mutuo [illegible] permutantes [illegible]
possidendi [illegible] possessionem accipiendi quam accipiendi
sibi mutuo [illegible] licentiam Et [illegible] mutuo promise-
runt pro se et [illegible] legitimis [illegible]
[illegible] sibi mutuo permutationem [illegible] sub obligatione
omnium et singulorum suorum [illegible]
[illegible] Bapta [illegible]
[illegible] perpetuo durante [illegible] permutationem [illegible]
[illegible] leonardo [illegible] necessarios
ad petitionem [illegible] et arborum de quibus in bono [illegible] confinato
Actum [illegible] in camera mei notarii [illegible] testibus [illegible]
Jacobo [illegible] ac [illegible] quondam [illegible]
[illegible] ad premissa vocatis [illegible]

:IVLIVS:

[illegible] Antonii [illegible] Jacobi [illegible] de [illegible]
[illegible] magistro [illegible] de ipso loco

In Christi nomine Amen anno [illegible]
indictione secunda die vero octaua mensis Julii [illegible]

suo Vendita suprascriptor retrovenditorum itaque cum sit 8

ait Antonius filius quondam Georgii de adzgharo vendidisset

Magistro Joseph et Sebastiano fratribus et filiis quondam Joannis

Claudi de adzgharo precio ducatorum [illegible] ad lib. 6 [illegible] pro

[illegible] campum dictum lo Campo della Chiesa ab ortu

[illegible] [illegible] [illegible] a meridie [illegible] [illegible]

[illegible] Galtonis ab occasu [illegible] Campus [illegible] per [illegible]

Evangelistam et a montibus [illegible] [illegible] retrovenditoris

[illegible] retroemptoris ut dictum fuit [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] quod [illegible] sit [illegible] et [illegible] [illegible]

Nunc vero [illegible] retroemptoris [illegible] [illegible] suprascripti

Joseph et Sebastianus [illegible] precio ducatorum

ducatorum ad lib. [illegible] pro [illegible] [illegible] in [illegible]

et aliis [illegible] [illegible] [illegible] precio [illegible] [illegible]

[illegible] in [illegible] [illegible] exceptioni

non numerate pecunie [illegible] spei future numerationis

retrovendiderunt et retrovendiderunt Campum suprascriptum

[illegible] Antonio [illegible] et retroemptoris pro [illegible]

habendi tenendi possidendi [illegible] et suam [illegible]

voluntatem faciendi [illegible] constituentes se se

[illegible] retrovenditores [illegible] suprascripti retroemptoris

[illegible] [illegible] [illegible] donec acceperint possessionem

[illegible] [illegible] [illegible] sit [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] retroemptori

[illegible] et retroemptoribus [illegible] legitimam evictionem

et manutentionem [illegible] retrovenditionis et [illegible]

in hoc [illegible] contentorum [illegible] [illegible] pro suo dato

[illegible] quod [illegible] quam [illegible] retrovenditoris

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obligari [illegible]

et non aliter nec alio modo [illegible] [illegible] et [illegible]

suis bonorum [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] omnibus [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Palamides de [illegible], et Leonardo quondam Egidij
de Colle [illegible] et [illegible] testibus vocatis et rogatis.

[illegible]
Relatio [illegible] ad [illegible]
[illegible] Hur[illegible] [illegible] et [illegible] Sauorgnano

In Christi Nomine Amen anno 1559 Indictione
secunda die aut [illegible] nona mensis Julij [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
die [illegible] [illegible] sui offi[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] qualiter
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
citatione [illegible] [illegible] [illegible] Sauorgnano a [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible]
Petro [illegible] Salutti [illegible] [illegible] de [illegible] et
Anto[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] Salutti
[illegible] de Sauorgnano a [illegible] [illegible] [illegible]
ultimo [illegible] aliquorum in manibus Antonij [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
de Contentis in ea [illegible] et super quibus [illegible]

pro Nicolao quondam [illegible] [illegible]
[illegible] de monfalto [illegible] [illegible]

Publicatum

In Christi Nomine Amen anno [illegible] [illegible] nati
1559 Indictione secunda die aut [illegible] [illegible] mensis
Julij Personaliter Constitutus Nicolaus quondam [illegible]
[illegible] de Monfalto voluntarie et non circumductus
nec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
omne Mandatum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et ad [illegible] [illegible] datum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

ac etiam post elapsis dictis [illegible] dicitur suscitati [illegible]
[illegible], et taliter quod, a modo, et ultra ipsum man-
datum sit nullum et [illegible] mora, et per unum instrumentum
suscitatum nullo intelligatur, Cum ipse Constituens
[illegible] et liberi Animi sui Conscientia nascat inhibiti
de [illegible] per [illegible] litigasse, Et [illegible] Constitutionem
fuit cuicumque dare [illegible] ab [illegible] tempus [illegible]
vel [illegible] tempus [illegible] pro colligimi-
[illegible] cassavit [illegible] et omnes [illegible]
quoslibet procuratores [illegible] negotiorum gestores, vel
[illegible] vel [illegible] procuratorum causa, huiusmodi litis
[illegible] sive [illegible], [illegible] et [illegible] a modo
in [illegible] et ab [illegible] procuratores
[illegible] agere habeant, et quicquid [illegible]
fuerit per [illegible] constitutionis sit nullum, ac nullius
valoris intelligatur, [illegible] procuratoris sive actoribus
per [illegible] sic [illegible] et promittens
[illegible] et promissa omnia firma [illegible] manutenere
et observare et non contrafacere [illegible] sub pena dupli
et sub [illegible] et singulorum suorum bonorum [illegible]
[illegible] Actum in [illegible]
[illegible] [illegible] Nob. [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] de Sancta [illegible] [illegible]

pro sp. [illegible] Jacobo [illegible] pictore [illegible]
[illegible] Camerarius [illegible] Mariae de [illegible]

In Christi nomine Amen anno eius Nativitatis
1559 Indictione Secunda die [illegible] mensis Julii [illegible]
Pictor [illegible] Jacobus [illegible]
promisit magistro [illegible] Hieronymo [illegible] Carni
de [illegible] Camerario, et Camerario nomine [illegible]
[illegible] dicti loci [illegible] ac pro [illegible] camerariis
pingere [illegible], et facere [illegible] intra corpus dictae Ecclesiae
[illegible] coloribus [illegible]

quia ipsum mag(ister) hieronymus gemignanio, necnon dic(tus) d(omi)n(u)s
Ercolanus per se et successores suos, c(on)venerunt et promiserunt
eidem Iacobo p(raese)nti et s(tipulanti) pro se et suis, solvere in termino
duor(um) annor(um), a die dictae picturae integralem valorem dic(tae)
picturae p(ro)ut ex estimatione facta ferendi per probos et
peritos viros artis pingendi, q(uae) omnia promiserunt invicem
et sibi mutuo manutenere p(er)missis sub obligatione
o(mn)ium et singulor(um) suor(um) bonorum mobil(ium) et stabil(ium) p(raese)ntium et f(uturorum).
Actum [illegible] Regii in thalamo cubiculari domus
mei not(arii) p(raese)ntibus d(omi)no Iacobo filio de vendi o(…)uali
Plat(…) et Aquilonio ac Iacomo quond(am) (…) de
de torciato, ambob(us) civib(us) R(egii) test(ibus) vocatis et rogatis.

pro d(omi)nico turre de rizolo, et contra(…)
quond(am) Leonardi blasii de nobis. Estimatio

In Christi Nomine Amen. anno eius Natiuitatis
1519 Indictione secunda die vero lune 11 mensis Iulii Actum
Regii in thalamo cubiculari domus habitationis mei
not(arii). Mag(iste)r Vincentius quond(am) Hugonis, omnis (…)
de rumignano Estimator electus (…), concorditer
(…) de plano ex forma quond(am) Leonardi blasii de
nobis venditoris (…) ac d(omi)nico quond(am)
d(omi)ni turre de rizolo emptoris (…) ex altera ad
estimandum petiam terre (…) Campi cum domicilio
(…) per deum magnum (…) plantatam vitis et
arboribus n(umer)o (…) in (…) nobis et (…)
(…) quam a meridie (…) Campus (…) quond(am)
d(omi)ni David not(arii) (…) et (…) ab occasu, a montibus
vero (…) bonum d(omi)ni (…) vitalis (…) clarii de (…)
et (…) visis et mensurato, ac considerato d(ic)ta petiuncula
terre Campi (…) cum domicilio. Christi Nomine
repetito, a quo omnia recta iudicia procedunt, (…) et

extimavit suprascriptum [illegible] valoris ducatorum viginti sex ad lib. 6 [illegible] pro ducato [illegible] ad laudem dicti [illegible] sibi [illegible] in [illegible] duodecim solvendo ab [illegible] duabus partibus [illegible] [illegible] actum [illegible] presentibus Iacobo quondam Angeli de [illegible] ac [illegible] [illegible] filio [illegible] de [illegible] testibus vocatis et rogatis

pro Antonio quondam Iacobi [illegible] de Roma cum Marcho quondam Symonis Leonardi, Symonis concordia

In Christi nomine Amen anno sue Nativitatis 1550 indictione [illegible] die [illegible] Sabbati XXIJ mensis Iulij Antonius quondam Iacobi [illegible] de Roma per se et successores suos voluntarie et de plano [illegible] Marcho quondam Symonis Leonardi [illegible] de Roma [illegible] [illegible] bonis dicti [illegible] quod [illegible] dictus Antonius [illegible] promutavit [illegible] dicto Marcho [illegible] et hoc [illegible] bonis dicti [illegible] de quo [illegible] constare manu [illegible] notarii [illegible] sub suis anno et die [illegible] Antonius [illegible] dicto Marcho [illegible] ad [illegible] Et hoc [illegible] quia in [illegible] tatione [illegible] facta inter ipsos Antonium et Marchum [illegible] notarii suprascriptus Marchus [illegible] pro [illegible] dicti [illegible] dictus Antonius [illegible] ad [illegible] dicti Antonij [illegible] observanda [illegible] pro [illegible] bona mob. et [illegible] omnia [illegible] Actum [illegible] [illegible] cubiculum domus mei notarii presentibus [illegible] quondam [illegible] de Roma, ac [illegible] quondam Leonardi [illegible] testibus [illegible] vocatis et rogatis

[illegible] extimationis inter [illegible] quondam Leonardi [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen anno ab eius nativitate 1559 Indictione secunda die vero lune xxiiij mensis Julij
Actum in thalamo domus habitationis mei notarii Coram me
notario [illegible] ac testibus Comparuerunt Dominicus quondam
Leonardi [illegible] de [illegible] ex una, ac Dominicus quondam Petri
[illegible] de rigulo ex altera, et constituerunt pro publicatione
extimationis [illegible] per magnificum dominum
de [illegible] manu mei notarii sub anno presenti die
xxiij mensis Julij [illegible] quibus sic constitutis fuit per me notarium
publicum in lingua vulgari, et per [illegible] fuit, [illegible] volunt
[illegible] extimatores [illegible] extimari [illegible]
[illegible] ac [illegible]
Dominico [illegible] de [illegible], ac [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de rigulo [illegible] ad [illegible] et [illegible]

[illegible] Jacobi dicti florin de rigulo, a Vincentio
quondam Bernardini Georgij dicto Cesul de adighiaro
[illegible]

In Christi nomine Amen anno sue Nativitatis
1559 Indictione secunda die vero lune xxiiij mensis Julij
Actum in thalamo cubiculari domus mei notarii. Vincentius
cognomento el cesul quondam Bernardini Georgij de adighiaro
[illegible] et [illegible] decem [illegible] pro ducatis
quod totum pretium [illegible] habuit, et ad se traxit in auro
et argento [illegible] Cumma [illegible] Cuicumque
exceptioni non numerate pecunie [illegible] dedit et vendidit
Jacobo Cognomento florin quondam Antonij [illegible] Jacobi
rigolij presenti, et [illegible] pro se, et successoribus suis [illegible] pratum
in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] pratum [illegible] Claudi
a meridie [illegible] pratum Dominici Mathei, ab occasu [illegible]
Comune [illegible] Mathei [illegible], a [illegible], et a [illegible]
[illegible]
[illegible] voluntatem

faciat cum omnibus et constituens se possidere nomine dicti emptoris donec ipsum emptor in tenutam intraverit et corporalem acceperit possessionem quam accipiendi licentiam dedit et [illegible] et promisit [illegible] dicto emptori [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible] omnium suorum bonorum [illegible] [illegible] [illegible] et de quibus rogatus

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] promissum non possit ille [illegible] [illegible] [illegible] collecto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vendidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] huius [illegible] [illegible] actum [illegible] [illegible] Actum [illegible] omnibus domini [illegible] dominici [illegible] [illegible] [illegible] filio domini [illegible] [illegible] [illegible] requisitus

Emptio domini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In [illegible] Christi nomine Amen anno [illegible] [illegible] 1559 indictione [illegible] die [illegible] et foro [illegible] [illegible] quatraginta [illegible] totam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab infrascripto emptore [illegible] numerum [illegible] [illegible] [illegible] non numeratae [illegible] sub [illegible] [illegible] numerationis [illegible] libri [illegible] [illegible] [illegible] vendidit domino [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Eius aequalem portionem [illegible]
unius campi [illegible] dictum [illegible] Marchiori in
loco dicto [illegible] a [illegible] quem
[illegible] ab oriente [illegible] Georgij
de [illegible] ab occidente vero, et [illegible]
[illegible] seu [illegible] confinia [illegible]
possidendum [illegible] et [illegible] voluntatem [illegible]
[illegible] et [illegible]
constituens se [illegible] nomine dicti emptoris, donec
[illegible] emptor ad [illegible] possessionem acceperit, quam
[illegible] licentiam [illegible] promisit [illegible]
[illegible] emptori [illegible] legitima [illegible]
[illegible] venditionis [illegible] et quondam [illegible]
[illegible] sub pena [illegible] omnium et [illegible]
suorum bonorum mobilium [illegible] presentium et futurorum [illegible]

Fideiussio

Ad preces [illegible] et [illegible] dicti venditoris [illegible]
quod [illegible] pro [illegible]
pro venditione [illegible] et [illegible]
[illegible] constituit [illegible]
[illegible]
[illegible] bonorum [illegible] presentium et [illegible]
[illegible] venditor [illegible] promisit sub [illegible]
omnium et [illegible] suorum bonorum mobilium et [illegible]

Pactum

Cum pacto [illegible] quondam [illegible]
[illegible] clausulis quibus [illegible] venditi [illegible]
[illegible] sicut [illegible]
[illegible] fructus [illegible]
[illegible] venditor [illegible]

[illegible]

Ibidem [illegible] dominico quondam [illegible] de [illegible]
ac Baptista quondam Antonii [illegible] de [illegible]

Emptio [illegible] quondam [illegible]
a [illegible] quondam [illegible] claudi de [illegible]

[illegible]

In Christi nomine amen anno ab eius
Nativitate 1559 indictione [illegible] die [illegible]
[illegible] mensis [illegible] Actum [illegible] in [illegible] mei notarii
[illegible] quondam [illegible] claudi de acighero
[illegible] duo [illegible] ad [illegible] quod
[illegible]
[illegible] liber [illegible] dedit et vendidit [illegible] quond
[illegible] de [illegible] in [illegible]
[illegible] prati [illegible]
[illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] a meridie
[illegible] ab occasu [illegible]
et a [illegible]
habendum tenendum possidendum [illegible]
faciendum cum omnibus [illegible] nominibus
[illegible] quam [illegible]
[illegible] legitimis [illegible]
et manutentione [illegible] cum [illegible]
[illegible] singulis [illegible]
[illegible] quibus rogatur

[illegible]

[illegible] quondam [illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible] bonum [illegible] non possit [illegible] illo

[illegible] nisi [illegible] per [illegible]

[illegible] et clausulis quibus [illegible]

[illegible]

[illegible] dominum [illegible]

[illegible] de [illegible] quondam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ruga de [illegible]

[illegible]

In Christi nomine amen. Anno

[illegible] 1519 indictione [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] dominus [illegible] quondam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ab [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] titulo [illegible]

[illegible] augumento [illegible]

[illegible] quondam [illegible] de

[illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ab [illegible]

[illegible] quondam [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

uero [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a sua omnem volu[illegible]

[illegible] Cum omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] quam accepi[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omni mod[illegible]

[illegible] promittit pro se et [illegible] ac successoribus suis [illegible]

[illegible] [illegible] ex acceptis pro se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] legitimis

[illegible] ex [illegible] [illegible] [illegible] venditionis [illegible] [illegible]

in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] omni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ac super quibus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

publicatum

In Christi Nomine amen. Anno a

[illegible] Nativitatis [illegible] Indictione [illegible] die [illegible]

[illegible] [illegible] mensis augusti [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Jacobi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Vendidit Antonius quondam [illegible] [illegible] molendinario
[illegible] molendina [illegible] [illegible] [illegible] unum
pratum [illegible] duorum [illegible] [illegible] in pertinentiis [illegible]
[illegible] predictis in loco dicto [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] pratum [illegible] ab [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] quarto [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] voluntatem [illegible] [illegible]
omnium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pertinentibus [illegible] cum accessibus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] quam accepisse [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sub [illegible] omnium [illegible] bonorum mobilium [illegible] [illegible]

[illegible] pacto [illegible] quandocumque [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Emptio Antonii [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Beltrami quondam [illegible] de [illegible]
a domino quondam Hieronymi [illegible] de adeglierio

[illegible]

In Christi nomine Amen anno [illegible]
[illegible] indictione [illegible] die [illegible] mensis augusti
Actum [illegible] villae [illegible] Bnardi [illegible] domus [illegible]
[illegible] de [illegible] Bnardo, dominus quondam Hieronymi [illegible]
de adeglierio [illegible] libram [illegible] [illegible], quae
[illegible] fuit [illegible] habuisse computatis libris duabus [illegible]
habitis in monetis argenteis pro supplemento [illegible]
[illegible] occasione [illegible] venditionis quae [illegible] augmentum
pretii vendidit Beltramo quondam [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] campum in [illegible] pertinentiis adeglierii
in loco [illegible] de [illegible] ab oriente [illegible] bona [illegible], a [illegible]
[illegible] dicti venditoris [illegible] bona [illegible]
ab [illegible] bona [illegible] a [illegible] bona
[illegible] prefati et ad habendum tenendum [illegible], dominus [illegible]
[illegible] cum omnibus [illegible] [illegible]
dicti emptoris [illegible] pro huiusmodi augmento [illegible]
[illegible] [illegible], quae [illegible] promittens [illegible]
Beltramo [illegible] pro se [illegible] de legitima [illegible] et [illegible]
[illegible] contentioni sub [illegible] dupli et sub
[illegible] omnium [illegible] bonorum mobilium et stabilium [illegible] futurorum [illegible]

[illegible]

Ad premissa dicte venditionis [illegible] et [illegible]
instituit se [illegible] quondam Hieronymi [illegible] pro [illegible]
principaliter [illegible] obligando omnia sua bona [illegible]
[illegible] [illegible], et [illegible] quem promisit indemnem relevare
dictum venditorem [illegible] cum [illegible] bonis [illegible] et sub
[illegible], et [illegible] de [illegible] super quibus [illegible]

Pactum

Cum pacto [illegible] quondam [illegible] precio [illegible] et
clausulis quibus vendidit [illegible] de [illegible] solvendis [illegible]
[illegible] si tunc [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] quondam domini [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible]

Emptio [illegible] quondam domini claudii de [illegible]
a [illegible] quondam clementis [illegible] de ipso loco.

In Christi Nomine Amen anno eius Nativitatis
[illegible] indictione secunda die [illegible] mensis augusti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] loci [illegible]
[illegible] quondam clementis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] ad [illegible] pro [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] emptore
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub
[illegible] [illegible] vendidit [illegible]
quondam domini claudii de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] campi [illegible]
[illegible] [illegible] in loco [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
ab [illegible] [illegible] emptorem [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] voluntatem faciendi [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] emptor [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] emptori [illegible] [illegible] [illegible]

et manutentioni presentis venditionis et omnium et singulorum in eo contentorum cum [illegible] sub pena dupli et sub obligatione omnium et singulorum [illegible] bonorum mob. et stab. presentium et futurorum de quibus [illegible]

Pactum

Cum pacto redimendi quandocumque [illegible] cum [illegible] quibus [illegible] vendidit soluto dicto [illegible] soluturo, ac [illegible] presentis [illegible] contractum in Reatum [illegible] Lucio capitano Caballici ac Leonardo filio Petri Cencij de Caballico testibus vocatis habitis et rogatis.

Emptio [illegible] filii Petri Cencij de Caballico a [illegible] [illegible] de eodem loco.

In Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate 1539 indictione [illegible] [illegible] Reate in [illegible] domus habitationis [illegible] Iacobi [illegible] cum [illegible] quondam [illegible] Claudi de [illegible] solvendo [illegible] Cencij de Caballico [illegible] [illegible] solutionis [illegible] lib. [illegible] quinquaginta [illegible] [illegible] vendidit [illegible] Cencij de [illegible] [illegible] in loco [illegible] ab oriente [illegible] a meridie [illegible] ab occidente [illegible] [illegible] vendidit [illegible] [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] promisit [illegible] [illegible] venditionis et omnium supra contentorum cum [illegible] sub pena dupli et sub obligatione omnium suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum [illegible] quibus rogavit

Pactum

Cum pacto redimendi quandocumque [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vocatis [illegible]

Iuramentum [illegible]

[illegible] testamentum Petri de Cavallico, sequitur

In Christi nomine amen. Anno ab eius nativitate 1550 indictione
[illegible] die [illegible] per [illegible] Petri Cavallici in [illegible] cubiculari
infrascripti testatoris. Ubi Petrus quondam [illegible] de Cavallico sanus mente
licet corpore languens, timens inopinatae mortis dubium, quod [illegible]
[illegible] bona [illegible] scimus
scimus. Nam sicut vivere speramus dum valemus, sic dum infirmamur, non
timere debemus. Et ob huiusmodi timorem de rebus omnibus providendum est
ut quae summis laboribus summisque vigiliis vivendo et acquirimus et custodimus
[illegible] post obitum [illegible] [illegible]
quoad [illegible] possumus contentiones tollamus qui possibiles sint
[illegible] non [illegible] possunt, quin ob [illegible] animum [illegible] [illegible]
[illegible] hoc exemplo. Quod si membra, quae [illegible] corporis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] conferunt, quam corpora [illegible]
[illegible], cum fuerint [illegible] ad [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible]
quamplurimum [illegible]. Quae omnia [illegible] ~~[illegible]~~ mente volens
Et [illegible] [illegible] infrascriptis hereditatem bonorum suorum cum pace relinquere
per hoc nuncupativum testamentum, quod [illegible] in hoc [illegible]
modum facere procuravit. Et primo incipiens a [illegible] et [illegible]
[illegible]. Animam suam Deo [illegible] creatori humiliter et devote commendavit.
Corporis vero sui monumentum [illegible] voluit in cimiterio S. [illegible] de
Cavallico in [illegible] suorum [illegible] ubi voluit [illegible] sepeliri pro sua
[illegible]. Et legavit [illegible] pro anima sua Celebrari
[illegible] [illegible] pro qua eleemosyna [illegible] legavit
lib. [illegible] sol. [illegible] et super [illegible] in territorio Cavallici
ab ortu [illegible] quod [illegible] de strata, a meridie [illegible]
[illegible] a [illegible] de [illegible] [illegible] per [illegible]
ab occasu [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] a [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] legavit [illegible]
[illegible] in [illegible] et de [illegible] [illegible] villae
Cavallici [illegible] ~~[illegible]~~ die sabbati [illegible] dominicae [illegible]
[illegible] cognominato [illegible] in territorio Cavallici ab ortu [illegible]
[illegible] [illegible] ab occasu [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

ordinatione quod duo campi premissi teneantur per [illegible] eius filium infrascriptum
et duo legata premissa [illegible] et successores eius perpetuo [illegible] si [illegible]
[illegible] vel successores eius ad [illegible] duo campi premissi [illegible] pervenerint
[illegible] in [illegible] duo premissa legata, tunc voluit [illegible]
[illegible] duorum legatorum [illegible], et [illegible] commissarios [illegible]
[illegible] Leonardi de caballis, et [illegible] eius [illegible] qui [illegible]
[illegible], et [illegible] et [illegible] super [illegible]
[illegible] et [illegible] ad id [illegible], ad quod duo premissa legata [illegible]
[illegible] mandari [illegible] legavit [illegible] legatarii
quondam domine [illegible] eius coniugem defunctam [illegible], perpetuo solui debere
per infrascriptum [illegible] eius filium [illegible] et super [illegible] dicto [illegible] mensura [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] a meridie [illegible]
[illegible] ab occasu [illegible] comunea [illegible]
[illegible] Leonardi de caballis et [illegible]
[illegible] eius filio [illegible] legavit domine Antonie [illegible]
coniugi [illegible] cubiculum [illegible]
[illegible] in [illegible] ad [illegible] in domo [illegible]
[illegible] et [illegible] omnibus [illegible] in ipsa domo [illegible] pro [illegible], [illegible]
eidem Antonie eius coniugi, omnia, et quecumque [illegible], que [illegible]
[illegible]
[illegible] commisit [illegible] commisso [illegible]
[illegible] simplici, et [illegible] et duas [illegible] que sibi servavit ad [illegible]
[illegible] omnia legata [illegible] eius coniugi, legavit ad [illegible] tantum solummodo, [illegible]
[illegible] Antonia defuncta, [illegible] ordinavit [illegible]
[illegible] Quod [illegible] ad [illegible] eius bona omnia, que debeat [illegible]
infrascriptis legavit [illegible] et ordinavit ut infra [illegible]
[illegible] filio bona [illegible] portionem [illegible], que est [illegible]
[illegible]
[illegible] bona [illegible] ab ortu [illegible] bona [illegible]
[illegible]
[illegible] duobus [illegible] filio [illegible]
[illegible] omnibus in [illegible] portionem [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] precedenti [illegible]
[illegible] filius, de [illegible]
[illegible] ipse [illegible]
[illegible]

et plantatur duabus plantis [illegible] unius [illegible] in [illegible] [illegible]
inter plantas ab ortu iuxta bona heredum quondam [illegible] [illegible] [illegible] a me-
ridie iuxta viam pub. et ab monte [illegible] occidente iuxta bona [illegible] [illegible]
[illegible] Campus in [illegible] dicitur sub troglo ab ortu iuxta bona [illegible] [illegible]
[illegible] a meridie iuxta bona heredum quondam [illegible] [illegible] et ab occi-
dente iuxta bona [illegible] [illegible] a strata [illegible] [illegible] medietatem unius campi dicti
in strata de [illegible] ab ortu iuxta bona communis [illegible] [illegible] medietatem
campi positum in via de [illegible] a meridie iuxta bona [illegible] [illegible]
ab occidente iuxta viam consortialem [illegible] [illegible] [illegible] et a monte
iuxta bona heredum quondam [illegible] [illegible] [illegible] medietatem [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] ab ortu iuxta bona [illegible] [illegible] ab
occidente iuxta viam pub. [illegible] Campi cum dimidio in loco dicto in [illegible]
ab ortu iuxta [illegible] [illegible] a meridie iuxta [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] medietatem prati positi de [illegible] [illegible] octo iuxta
heredes [illegible] [illegible] de [illegible] et iuxta [illegible] [illegible] de caballeis,
Quod pratum dividitur equaliter inter ipsum [illegible] [illegible] infrascriptum
[illegible] medietatem prati octo [illegible] [illegible] il prato de [illegible] ab ortu iuxta
heredes [illegible] a meridie heredes [illegible] [illegible] [illegible] ab occidente
iuxta [illegible] de [illegible] de [illegible] Quod debent equaliter dividi inter ipsum
et [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
unius [illegible] iuxta [illegible] [illegible] a meridie, a [illegible]
iuxta heredes [illegible] [illegible] Quod pratum sit solummodo singulis
duobus [illegible] [illegible] per ipsum [illegible] [illegible] singulis duobus annis per
infrascriptum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] infrascripto [illegible] consortialem [illegible] Campus positus in via
de [illegible] ab ortu iuxta viam pub. a meridie [illegible] iuxta infrascriptum [illegible] et
ab occidente iuxta viam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

heredibus quondam [illegible] octavum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] heredibus de [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible] heredis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

It. [illegible] Jacobo [illegible] in Ortino de lanuello [illegible]

Item Gherardino [illegible] in Bargiani Ortini de lanuello [illegible]

Item Nic.o Abrani de Racom[illegible] de [illegible] de lanuello [illegible]

Item [illegible] Jo[hann]i Racamadori de Ortino [illegible]

Item [illegible] legato [illegible] Consig[illegible] [illegible]

Item [illegible] [illegible] de Ortino de lanuello milia [illegible]

Item [illegible] teneatur construere in [illegible] [illegible] duos bassus muri et duos bassus [illegible] palearum, et [illegible] teneatur [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per ipsum testatorem,

Item legavit Nicolao [illegible] suo filio bona infrascripta: [illegible] medietatem domus [illegible] magne [illegible] et solum desuper ipsam [illegible], [illegible] solio sito super [illegible] infrascripti Dominici, item portionem [illegible], ab occ[iden]te [illegible] porcion[em] [illegible] usque ad terminos [illegible] [illegible] portio [illegible] prope portam [illegible] usque ad [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] ad quam [illegible], a[illegible] item ab angulo domus coquine [illegible] [illegible] usque ad hortum, et tertiam partem horti, quam [illegible] est [illegible] [illegible] [illegible], et continet intra terminos infrascriptos [illegible] Combonam [illegible] in loco dicto [illegible] plantate [illegible] ortu [illegible], heredes quondam Petri [illegible] de [illegible] a meridie [illegible] [illegible] occ[iden]te [illegible] [illegible] quondam Johannis [illegible] de [illegible]. Item [illegible] terram [illegible] duas [illegible] in loco [illegible] [illegible] ab ortu [illegible] via [illegible] [illegible] [illegible], a meridie [illegible] Campus [illegible] quondam Johannis [illegible] ab occ[iden]te [illegible] via [illegible] larga, et a monte [illegible] aliud bonum dicti testatoris. Item [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] ab ortu [illegible] Campus [illegible] quondam [illegible] a meridie [illegible] via [illegible] ab occ[iden]te [illegible] Campus Johannis Dominici [illegible], a monte [illegible]. Item [illegible] [illegible] in loco [illegible] in [illegible] ab ortu [illegible] via [illegible] [illegible] bonum dicti testatoris, ab occ[iden]te via [illegible], et a monte [illegible] illos de [illegible] de [illegible]. Item [illegible] medietatem Campi in loco [illegible] via de [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] ab ortu [illegible] Dominicus [illegible], a meridie [illegible] heredes quondam [illegible] Thome ab occ[iden]te [illegible] aliud bonum dicti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam Johannis [illegible] duas [illegible] in [illegible] [illegible] in loco [illegible] in [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] usque ad terminos [illegible]

... item et [illegible] medietatem prati dicti di Brayurre sextorum octo duc[illegible]
inter eundem dictum et [illegible] [illegible] aequaliter, Item cuius prati
confines sunt ab ortu [illegible] heredes domini Simoni, a meridie [illegible] heredes
domini Petri fabri de Cremo. Item Aliam medietatem prati sextorum octo in con-
trata de molin de strada [illegible] heredes quondam Michaelis Crassi de Xdix[co]
et [illegible] Marchini Barbasii, cuius quidem prati alia medietas [illegible] legavit
[illegible] Leonardo. Item unam particulam prati in [illegible] unius sextoris, a meri-
die [illegible] dicti Thome, et a monte [illegible] heredes quondam [illegible]
[illegible] de Xdix[co] quas [illegible] particule prati [illegible] debeat singulis annis per
[illegible] dictum et [illegible] [illegible] in [illegible] uno anno pro [illegible]
Item medietatem [illegible] Brayarre et curie, quas [illegible]
quando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] ab ortu [illegible] heredes quondam [illegible] dicti [illegible] a meridie
[illegible] et a monte [illegible] Barbasii. Item [illegible]
[illegible] in Longurint ab ortu [illegible] heredes quondam [illegible] dicti Thome, a me-
ridie [illegible] ad molendinum [illegible] quondam [illegible] Strata. Item legavit [illegible]
dicto [illegible] [illegible] ex duobus [illegible] testatoris. [illegible] [illegible] frumentum [illegible]
omnia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Item silig[illegible]	[illegible]
Item [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Item [illegible], et [illegible]	
[illegible]	

[illegible] de [illegible] de Cremo siliginis [illegible]

[illegible] de Cremo [illegible] [illegible]

Item Antonio [illegible] de [illegible] [illegible]

Item siliginis [illegible]

Item [illegible] de [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

Item [illegible] de [illegible] de [illegible] [illegible]

Item [illegible] [illegible] Leonardi de [illegible] [illegible]

super Campo [illegible] [illegible] Item [illegible] de

Cremo de [illegible] [illegible]

Item [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] per [illegible]

Item legavit Sebastiano [illegible] filio [illegible] domus magne et [illegible] cum solio ac furno [illegible], ac stabulo [illegible]. Quas domos, que [illegible] versus curiam [illegible] [illegible] legatarius, [illegible] a [illegible] versus [illegible] confiteor domum [illegible] domus [illegible] legate a [illegible] versus [illegible] pro [illegible] domus [illegible], que bona [illegible] confines [illegible] [illegible] indivisum [illegible]. Item legavit [illegible] Sebastiano bona [illegible] domus [illegible] [illegible] et Camera [illegible] ab angulo [illegible] et ab ortu [illegible] quod [illegible] a meridie [illegible] et ab occidente [illegible] Camera et [illegible] [illegible] [illegible] ab ortu [illegible] ab [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] in [illegible] a meridie [illegible] ab occidente [illegible] strate [illegible], a [illegible] [illegible] Antonini [illegible] ab ortu a meridie [illegible] ab occidente [illegible]

[illegible]

octo [illegible] ab omn[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Campi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Antonii [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

bona [illegible] filijs [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] / Cui [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] M. Et [illegible] 1

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] grani [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Summe – [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Milei – [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] grani – [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible] grani – [illegible]

[illegible] [illegible] grani [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] milei – [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible] grani [illegible]

Et ulterius [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et ad [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] omnium [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] in quo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], cum [illegible] [illegible]

[illegible], et cum omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conditione [illegible]

[illegible] omnia onera [illegible] [illegible] Et ulterius [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible]

[illegible], a [illegible] solutione [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ad solutionem

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Et ad [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] cum [illegible] et Campo contracti [illegible]

[illegible] Item unum Campum cum dimidio in [illegible]

[illegible] in cortoleto, [illegible] latum [illegible] unum Campum dictum [illegible]

[illegible], Item unum Campum cum dimidio dictum sotto [illegible], Item unum

pratum dictum el molin de strada [illegible] suis confinibus. Item unum

campum dictum [illegible] grotto in [illegible] ab ortu [illegible]

[illegible] terram cum onere solvendi tertiam partem [illegible] pro ipsi solu

[illegible] Item tertiam partem [illegible] cum onere solvendi tertiam partem

[illegible] pluium [illegible] Item unum

unum Campum dictum [illegible] ab ortu [illegible]

et [illegible] Item unum [illegible]

[illegible]

Item [illegible]

Item [illegible] de [illegible]

Item de [illegible]

Item [illegible] et [illegible]

[illegible]

Item [illegible] cum [illegible]

[illegible]

[illegible] cum [illegible] pro [illegible]

[illegible] in qua habitat cum Campo, [illegible]

[illegible] necnon cum [illegible] per [illegible]

cum [illegible] solvat et solvere [illegible]

[illegible]

[illegible] dictum el grotto in [illegible] ab ortu [illegible]

[illegible] et a meridie [illegible]

[illegible] terrarum et [illegible] cum onere [illegible]

[illegible] et plura [illegible]

[illegible] ad solutionem [illegible] per ipsum [illegible]

[illegible]

[illegible]

In Reliquis vero omnibus suis bonis, iuribus et actionibus ac creditis [illegible] fecit, statuit esse ordinauit et sibi in[stituit] heredes universales [illegible] Commissam, Sommineam, Grandisdum, [illegible] Franciscum, et [illegible] supradictos eius filios legitimos et naturales, equaliter inter se [illegible] etc.

Et hanc asseruit esse suam ultimam voluntatem et ultimum [illegible] suum testamentum, quod [illegible] testamenti et si iure testamenti [illegible] posset, saltem valere iure codicilli [illegible] causa [illegible] alio [illegible] quo melius et efficacius [illegible]

[illegible] testes [illegible] Lucio capellano [illegible] [illegible] de [illegible] de castellino, ac [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] rogati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Leonardo [illegible] [illegible] de [illegible]
a [illegible] quondam [illegible] de [illegible]

In Christi nomine amen anno
[illegible] Natiuitatis 1514 Indictione secunda die [illegible] lune
[illegible] mensis augusti [illegible] quondam [illegible] de
[illegible] [illegible] quatuor ad [illegible] 674 [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible] habuit [illegible] ab [illegible]
[illegible] [illegible] aliis [illegible] argenteis [illegible]
[illegible] non numeratis [illegible] sub spe [illegible] numera
[illegible] [illegible] [illegible] Leonardo quondam [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] agnationi [illegible]
[illegible] terre [illegible] [illegible] [illegible] quam
[illegible] [illegible] quatuor [illegible] quondam clementis [illegible] de
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
quidem petia terre [illegible] [illegible] in loco dicto [illegible]

ab oriente, et occidente dicto bona dicti retrovenditoris, a meridie
iuxta bona [illegible] quondam Baldi Mathei a a [illegible] iuxta
Leonardum Carnum [illegible] ad habendum tenendum [illegible]
dominium, et omnem suam voluntatem faciendum Cum omnibus Con-
stituens se possidere nomine dicti retroemptoris donec idem
retroemptor acceperit [illegible] quam [illegible]
licentiam dedit omnimodam. Et promisit pro se et
heredes suorum dicto retroemptori presenti et [illegible] pro se etc.
de legitimis quictioni, et warantizatione huius retrovenditionis
[illegible] quibuscumque sub obligatione omnium, et singulorum suorum
bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum. Et hoc pro
suo dato, et facto tantum, quod intelligatur quod dictus
retrovenditor bona [illegible] per se [illegible] aliter obligatus [illegible]
et non aliter, nec alio modo. Actum [illegible] in
[illegible] suprascripti retrovenditoris presentibus [illegible]
quondam Nicolai Mathei, et Joseph quondam [illegible] de
[illegible] testibus vocatis et rogatis.

Retrovendicio Nicolao quondam Leonardi Condulli
de Laypare, a Gregorio quondam Nicolai de [illegible] Carno

In Christi Nomine Amen anno 15[illegible]
indictione secunda die [illegible] mensis [illegible]
[illegible] in [illegible] magister
Gregorius quondam Nicolai de [illegible] Carnus [illegible]
per se et heredes suos [illegible] ad [illegible] pro
[illegible] quondam [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] et [illegible]
[illegible] exceptioni non numerati
[illegible] sub [illegible] retrovendidit et
retrovendidit Nicolao quondam Leonardi Condulli de Laypare
presenti, et virtute [illegible] instrumenti [illegible] Campum
[illegible] in [illegible] ab oriente iuxta Nicolaum
[illegible] meridie [illegible] territorii [illegible]

ab occidente [illegible]

ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] monti [illegible]
pub. et [illegible] plurium quem [illegible] precio [illegible]
[illegible] dictam [illegible] vendiderunt eidem Gregorio cum
pacto [illegible] quandocumque [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sit
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et nullus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] voluntatem [illegible] [illegible] [illegible] constituens se [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible]
suis [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et hoc pro
suo [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible]
[illegible] per se vel [illegible] dictum [illegible] obligarset
et non aliter nec alio modo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quondam Antonii de [illegible] quondam [illegible] cochia
de [illegible] testibus vocatis et rogatis [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

publicatum

In Christi nomine Amen anno
ab eius Nativitate 1510 indictione [illegible] [illegible] die [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Adigliaci in Curia domus
habitationis Gregorii quondam [illegible] [illegible] de Adigliaco
[illegible] dicto Gregorio ac Petro quondam [illegible] [illegible]
de Adigliaco et Georgio [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] et Bartholomeo quondam [illegible] de
[illegible] [illegible] Jacobus quondam [illegible] de Adigliaco

Cosme olim quondam Bernardini Georgii de eodem loco ex secunda, ac Francischus quondam Leonardi Georgii de eodem loco nomine suo proprio ac loco et nomine Constantini Bernardini et Bernardi suis fratribus pro quibus promisit de rato in bonis suis propriis ex tertia, sponte et ex certa scientia sibi invicem fecerunt remissionem, ac perpetuam quitationem, de omnibus et quibuscumque que sibi mutuo petere possent causa et occasione divisionis bonorum super quibus inter eas dictum partes [illegible] ... [illegible] seu alterius iure donationis que dicitur inter vivos et que nullis unquam de causa revocari possit, sibi mutuo et vicissim dederunt, et donaverunt, omne id quod una dictarum quoquo modo haberet plus alia, et si contra [illegible] dicte donationis omnibus etiam et non [illegible] nullatenus [illegible] illo [illegible] [illegible], aut [illegible] et ab alia [illegible] [illegible], quibus causa et occasione [illegible] ... [illegible] dicte partes scilicet mutuo et vicissim se vendidisse et donasse [illegible] remissionem ac donationem [illegible] perpetuo habere [illegible] firmas et gratas sub pena dupli et sub obligatione omnium et singulorum bonorum [illegible] [illegible] presentium et futurorum de quibus rogatum

[illegible]

Emptio Michaelis quondam Antonii [illegible] de [illegible] a Leonardo quondam Petri [illegible] de [illegible]

Instrumentum

In Christi Nomine Amen. anno ab eius Nativitate 1519 indictione septima die autem xxvii mensis Augusti. Leonardus quondam [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] quinque ad lib. sex et soll. quatuor pro [illegible] quod [illegible] [illegible] fuit habitus [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] libras octo

[illegible] [illegible]

soll. ibidem habitis pro supplemento precii Cuicum exceptioni non numerati precii renuntiavit, et vendidit Michaeli quondam Antonii Ormicelli de Tavagnaco [illegible] emeni [illegible] pro se [illegible] unam peciam terre [illegible] in [illegible] Tavagnaci in loco dicto [illegible] a mane [illegible] ab oriente iuxta bona [illegible] Iuliani, a meridie iuxta bona Iacobi Comucii, ab occidente iuxta bona [illegible] de [illegible] de Luinaco et a [illegible] iuxta Comunum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad habendum [illegible] possidendum, dandum [illegible] et cuicumque eius voluntatem faciendum Cum omnibus [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] accepit, quam Accipiendi licentiam dedit [illegible] Et [illegible] promisit per se [illegible] emptori [illegible] de legitima [illegible] et manutentione [illegible] venditionis et omnium [illegible] hoc [illegible] contentorum [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] bonorum [illegible] et [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

Pactum

Cum pacto [illegible] [illegible] colloquiis [illegible] [illegible] [illegible] bono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et clausulis quibus [illegible] vendidit [illegible] de [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Actum Tavagnaci sub porticu domus dicti emptoris [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] de Tavagnaco ac Hieronymo quondam Ormicelli [illegible] de [illegible] [illegible]

Creditum magistri [illegible] cortoni de [illegible] a [illegible] quondam Gregorii [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen anno [illegible] indictione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] septembris [illegible] quondam Gregorii [illegible] de [illegible]

per se et heredes ac successores suos quoscumque non aliter
[illegible] Conclusionibus [illegible] et per diffinitivam [illegible]
[illegible] Judicis Competentis Vocavit se debitorem Convenientem
magistri [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de libris sol. [illegible] quatuor et sol. [illegible]
sibi debitis ex Computo [illegible] pro totius [illegible]
rebus [illegible] a dicto magistro [illegible] Promittens per se
dicto magistro [illegible] et [illegible] pro [illegible] de solutione in
[illegible] [illegible] lib. Centum triginta quatuor [illegible]
sub ob. omnium suorum bonorum [illegible] sub [illegible]
[illegible] [illegible] quibus omnibus [illegible]
Actum Rome in Appotheca [illegible]
presentibus [illegible] quondam Antonii [illegible] ac [illegible]
filio Antonii [illegible] de [illegible] testibus vocatis et rogatis

[illegible]
Comeatus ad [illegible] Petri quondam [illegible]
[illegible] de adegliaco [illegible] [illegible] dicto soldon

In Christi Nomine Amen anno
1559 Indictione secunda die [illegible] xxvj [illegible]
Actum Adegliaci sub [illegible] domus Jacobi [illegible]
presentibus presbitero [illegible] de [illegible] et [illegible] michaele
[illegible] [illegible] de Adegliaco testibus vocatis et rogatis
[illegible] quondam Gabrielis [illegible] de adegliaco [illegible]
Juratus [illegible] [illegible] loci [illegible]
[illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible] Nicolaum
cognomento soldon [illegible] [illegible] omnibus bonis [illegible]
Conductis a Petro quondam [illegible] de adegliaco et hoc
ad [illegible] dicti Petri [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen :- Publicat[um]

Anno ab eius Nativitate millesimoquingentesimo quinquagesimo [illegible] indictione [illegible]

vigesimo octavo [illegible] in [illegible] cubiculi domus [illegible]

[illegible] quondam [illegible]

Lucidotti de Valle [illegible] filiorum et [illegible] quondam [illegible]

[illegible]

[illegible] prout de locatione [illegible] manu mei subscripti [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] de Valle [illegible]

[illegible] Alexandri [illegible]

[illegible]

[illegible] Caritatis et [illegible]

[illegible] quondam [illegible] orbationem

[illegible]

[illegible]

[illegible] pupillos [illegible] et ad [illegible]

[illegible]

[illegible] et extimationem in [illegible] precio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] contentionem cum [illegible] sub obligatione [illegible]

[illegible] et [illegible] Actum [illegible]

[illegible]

[illegible] et rogatus [illegible]

Locatio Georgii quondam [illegible] Claudi de [illegible]

facta Sebastiano quondam [illegible] Claudi [illegible]

In Christi Nomine Amen: anno ab eius Nativitate 1559 Indictione Secunda die autem xxviij mensis decembris Josephus quondam Theophili claudi de adegliaco pro se et heredibus ac successoribus suis et suis simpliciter affictavit;

ad annos [illegible] locavit et affictavit Sebastiano quondam [illegible] claudi de adegliaco presenti et conducenti pro se et unum campum [illegible] situm in pertinentiis adegliaci ab ortu [illegible] campi dicti conductoris ab occasu [illegible] bonis [illegible] de [illegible] tentis ab ipso locatore a [illegible] [illegible] via publica et a [illegible] bonis [illegible] [illegible] [illegible] habendum annis [illegible] [illegible] et non [illegible] cum onere solvendi annuatim tempore [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] octo, et [illegible] [illegible] cum promissione [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] omnium [illegible] [illegible] sibi [illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum de quibus rogatus [illegible] dicto [illegible] adegliaci in [illegible] domus habitationis locatoris suprascripti presentibus Antonio filio [illegible] [illegible] de [illegible], et [illegible] quondam Rocchi [illegible] de adegliaco testibus ad premissa vocatis et rogatis etc.

[illegible] Antonij [illegible] de [illegible]
ad [illegible] Jacobi [illegible] de eodem loco

In Christi Nomine Amen Anno ab eius Nativitate 1559 Indictione Secunda die autem xxviij mensis septembris, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sui [illegible] [illegible] mihi notario subscripto qualiter ad [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] Andream [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible] quodam campo dicto [illegible] de [illegible] situm in pertinentiis [illegible] [illegible] [illegible] quatenus de cetero [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Salomone [illegible] notario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible] testibus rogatis

[illegible]

130

In christi nomine Amen. anno, die loco ...

In christi nomine Amen

anno 1559 indictione secunda die ...

octuber

In christi nomine Amen. Anno sui nativitatis 1559 indictione secunda die ... octava

mr et ubi. Actum fuit in villa adegliaci [illegible] coram [illegible] ..

Sebastianus quondam dominici claudi de adegliaco per se [illegible] simpliciter affictus de [illegible] in [illegible] cedit, et affictavit dominici quondam Jacobi Sirigi de arcia [illegible] et conducenti pro se [illegible] domum paleis coopertam sitam in villa adegliaci ab ortu, et occidente iuxta bona Josephi quondam [illegible] claudi ab [illegible] iuxta [illegible] sebastiani [illegible], et a meridie iuxta viam publicam et ad habendum gaudendum usufructuandum meliorandum et non peiorandum item duas petias terrae quarum una est in loco dicto [illegible] ab ortu iuxta viam publicam a meridie iuxta bona Valentini [illegible], et a [illegible] iuxta [illegible] [illegible] alia vero est in loco dicto lo [illegible] delle [illegible] ab ortu [illegible] [illegible] [illegible] et a [illegible] iuxta bona illorum de Donato et ad habendum cum onere solvendi annuatim dicto locatori libras [illegible] decem et octo cum dimidia in qualibet [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] sibi [illegible] consentes de legittima [illegible], et manutentione omnium premissorum sub obligatione bonorum suorum [illegible] mobilium et [illegible] presentium et futurorum. Actum [illegible] presentibus [illegible] presbytero [illegible] de [illegible] de adegliaco et Jacobo filio [illegible] de [illegible] (testibus)

Retrovenditio [illegible] quondam [illegible]
de adegliaco, a Francisco filio petri centij de caballico

publicatum

In Christi Nomine Amen anno ab eiusdem nativitate 1559 Indictione secunda die [illegible] octavus mensis [illegible]. Cum sit, quod [illegible] quondam Sebastiani claudi de adegliaco [illegible], et in solutum Francisco filio Petri Centij de Caballico pro libris quinquaginta [illegible] manu mei notarii [illegible] [illegible] [illegible] dicti della [illegible] sitam in [illegible] adegliaci ab ortu iuxta viam publicam a meridie iuxta bona

paule [illegible] ab [illegible] bonis [illegible] quond[am] Baldi
Mathei [illegible] [illegible] alias [illegible] pro
[illegible] Sebastianus quond[am] domini Claudii de Adegliaco
[illegible] [illegible] restitutio[n]e bona [illegible]
[illegible] suprascriptus [illegible] librarum [illegible]
quinquaginta pro capitali [illegible] pro [illegible]
[illegible] quod virtute [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pro se [illegible] [illegible] de [illegible]
Claudio [illegible] [illegible] Et promittentes
[illegible] [illegible] pro se [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] boni [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et hoc pro suo
dato [illegible] de quibus [illegible]
[illegible] in [illegible] domini [illegible]
[illegible] de [illegible] de Adegliaco [illegible] quond[am]
[illegible] de [illegible] [illegible] rogatus [illegible]

[illegible] quond[am] [illegible] de Adeg[liaco]
[illegible] [illegible] de eodem loco.

In Christi Nomine Amen anno
eius nativitatis 1559 Indictione secunda die vero
[illegible] mensis octobris. Actum in villa Adegliaci [illegible]
[illegible] [illegible] Sebastiani [illegible]
[illegible] quond[am] Leonardi [illegible] de Adegliaco cum [illegible]
[illegible] Sebastiani quond[am] domini Claudii de Adeg[liaco]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quond[am] [illegible] Leonardi [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible]

et [illegible] Aloysio quod dominici [illegible] [illegible]
adiuvari [illegible] conducere [illegible] unam domum [illegible]
cooperta cum duabus cameris, ac cum [illegible]
contiguis [illegible] vinitis de [illegible] [illegible] Sci [illegible]
ville Adigliaci ab ortu, meridie, et [illegible] [illegible] bona
viam publicam et ab occidente [illegible] bona [illegible] Helisabeth
[illegible] [illegible] [illegible] habeat [illegible] [illegible] meliorandum
et non [illegible] cum omni [illegible] [illegible] tempore
et [illegible] [illegible] [illegible] mensis augusti [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] duos et [illegible] [illegible] dicto ad [illegible]
[illegible] [illegible] et libram olei dimidiam, quam legavit [illegible]
quod [illegible] et [illegible] aliud [illegible] [illegible] [illegible]
sibi mutuo [illegible] de manutentione [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] obligatione suorum bonorum mobilium et
[illegible] [illegible] et futurorum de quibus rogatum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et Andrea filio Iacobi Georgii de [illegible] [illegible]

[illegible] ad [illegible] [illegible]
filii dominici [illegible] de ville [illegible]

In Christi Nomine Amen anno sue
Nativitatis 1550 Inditione secunda die vero octava
mensis octobris Actum Rome in [illegible] cubiculo [illegible]
[illegible] [illegible] Aloysii [illegible] [illegible] domini
[illegible] de [illegible] omnibus melioribus modo, via, iure
et forma, quibus melius potuit, et potest, tam de iure
quam de consuetudine fecit, constituit, creavit, et ordinavit
suum procuratorem [illegible] Aloysium [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] in omnibus suis
causis, quas habet, seu sperat habere cum iudicio [illegible],
ad litigandum, lites contestandum, et [illegible] [illegible]

[illegible]

ad exigendum, a gregorio quondam domini hermasij de [illegible] lib. [illegible] sex, et soll. septem cum dimidio a [illegible] quintendi et omnia alia que [illegible] [illegible] Constitutus [illegible] personaliter, [illegible] in omnibus [illegible] et [illegible] hoc magis [illegible] [illegible] promittens semper [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suorum bonorum mobilium [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et super quibus [illegible] -

Actum [illegible] presentibus [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible] ac [illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] habitis et rogatis [illegible]

Pro Batta [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In christi nomine amen anno [illegible] nativitatis 1509 indictione [illegible] die [illegible] octobris, Nicolaus quondam domini [illegible] de [illegible] filius domini [illegible] de [illegible] et principales [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad libras [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] debiti [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] obligando [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] novi die [illegible] [illegible] dar [illegible] [illegible] [illegible] novi [illegible] [illegible] [illegible] lib. quatuor pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] die valebit [illegible] Computum [illegible] ducatorum

[illegible] [illegible] [illegible] solvere hoc modo [illegible]
unum pro quolibet mense usque ad mensem Julium
proxime futurum [illegible] a kalendis dicti mensis
Julii usque ad festum Sancti Jacobi eiusdem mensis futuri
cum effectu solvere totum id quod [illegible]
[illegible] pro mense supra usque ad [illegible]
[illegible] mensis Julii [illegible] et etiam solvere [illegible]
[illegible] [illegible], obligando [illegible] simul
[illegible] debita [illegible] [illegible]
[illegible] constituentes omnia et singula eorum bona
[illegible] [illegible] [illegible] de quibus [illegible]
Actum [illegible] in [illegible] cubiculi mei [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
ac Leonardo [illegible] Laur[illegible] [illegible] [illegible] testibus [illegible] rogatis

[illegible] loco et testibus suprascriptis

Sylvester quondam Augustini [illegible] suprascriptus
[illegible] [illegible] obligando [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] filio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] solummodo pro [illegible] quos [illegible]
solvere promiserunt [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] usque ad mensem Julii [illegible] a mense
[illegible] Julii usque ad [illegible] statim [illegible] eiusdem
[illegible] totum [illegible] quod [illegible] [illegible]
et hoc sub [illegible] et singula [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de quibus rogatus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quondam Laurentii [illegible] testibus

[illegible]

In Christi nomine Amen

anno eius Nativitatis 1559 indictione secunda die autem [illegible] xiiij mensis octobris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] papi [illegible] [illegible] per se et [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] futuros [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et conducere pro se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab ortu [illegible] [illegible] [illegible] locatoris a meridie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab occidente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et a [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et non [illegible] [illegible] cum omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] octo et unum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et manutentione [illegible] sub obligatione [illegible] bonorum suorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] futurorum [illegible] et super quibus rogatum

Actum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rogatis.

November

Emptio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

publicatum

In Christi nomine Amen

anno eius Nativitatis 1559 indictione secunda

Gregorius et Julianus fratres filii quondam Ludovici de [illegible] simul et in solidum per se et cum [illegible] pro [illegible] [illegible] ad [illegible] pro [illegible] quod totum [illegible] habuerunt [illegible] et alia [illegible] in [illegible] [illegible] vendicioris que [illegible] augumento [illegible] et in augumento [illegible] et vendiderunt [illegible] quondam [illegible] omnia bona [illegible] in [illegible] inter [illegible] manu [illegible] sub [illegible] de anno 1559 [illegible] ad habendum [illegible] Cum omnibus [illegible] [illegible] ad libitum [illegible] quam [illegible] et promiserunt per [illegible] [illegible] [illegible] huius vendicionis [illegible] quolibet [illegible] modo omnia [illegible] bona [illegible] et [illegible] rogatus [illegible]

[illegible]

[illegible] quandocumque elapso anno [illegible] et quomodo non [illegible] que si fuerint [illegible] colligat [illegible] emptor [illegible] [illegible] super vendiderunt [illegible] si fuerint [illegible] ac aliquo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] promittens [illegible] pro [illegible] dicti [illegible] [illegible] [illegible] vocatis et rogatis [illegible]

[illegible] ac [illegible] [illegible] de eodem loco

[illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen, anno ab eius
nativitate 1519 indictione septima die aut[em] martis
septima mensis novembris ... de Adgliaco ...
magister ... Jacobus quondam Clementis
... de Adgliaco ... ad ...
... quatuor pro ... quod totum ...
... omni exceptione ... vendidit
... vendidit et ... Sebastiano ... quibus ...
quondam ... Claudii de Adgliaco ... unum
... in ... loco dicto ...
in loco dicto ... ab ortu ... illorum
de Donato ... a meridie ... emptoris
ab occasu ... Valentini ... et a monte
... Gaspari ... et ...
... et ...
... emptor ...
... quam ...
et promisit pro se ... emptori ... pro se et
de ... quibuscumque ...
... quorumcumque ... omnium et singulorum
... futurorum

[illegible]

... instrumenti quandocumque ...
... et ... quibus vendidit ...
... et ...
... quibus ...
... quod ...
... rogantes ...

Procuratorium ... Gometii? ...
de ... de Adeglacio ...

[illegible]

In Christi Nomine Amen.

[illegible] ab eius Nativitate [illegible]
die cur[rente] Martii septima [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ortus [illegible] [illegible] constitutus
[illegible] Dominus [illegible] quondam Martini de [illegible]
[illegible] omnibus [illegible] [illegible]
[illegible] quibus melius potuit et potest, tam [illegible]
[illegible] de [illegible] constituit, fecit et procuratorem, ac
[illegible] [illegible] ordinavit
[illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] in omnibus et quibuslibet
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad litigandum, lites contestandum, contestata
[illegible] jurandum de calumnia in animam
[illegible] constituentis, testes producendum [illegible]
et examinandum [illegible] [illegible] obtinendum
[illegible] vel sententiam audiendum et [illegible] vel
[illegible] appellandum, et appellationes prosequendum
[illegible] [illegible] [illegible] ad faciendum
et agendum [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible]
cum procuratorium [illegible] [illegible] [illegible], et que
[illegible] constituens [illegible] si in his
que sibi [illegible] personaliter adesset. Promittens
semper ratum habere quidquid per [illegible] suum
[illegible] procuratorem [illegible] fuerit sub
[illegible] omnium suorum bonorum [illegible]
[illegible] quibus rogatum. [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
de eodem loco testibus vocatis et rogatis.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen

[illegible] tertia [illegible] indictione [illegible]
die [illegible] octava mensis novembris, [illegible]
quondam [illegible] de [illegible] de [illegible] per se, [illegible] ac
successores suos [illegible] non aliter [illegible] condemnatus
fuisset per diffinitivam sententiam [illegible] iudicis
competentis, [illegible] se debitorem [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
pro se [illegible] de libris [illegible] [illegible]
ex computo [illegible] ad hodiernum [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] librarum
[illegible] ad [illegible] [illegible]
[illegible] suorum bonorum mobilium
[illegible] presentium [illegible] futurorum [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

In Christi nomine Amen

anno [illegible] indictione [illegible]
die [illegible] octava mensis novembris [illegible]
quondam [illegible] [illegible] per se [illegible]
non aliter [illegible] per diffinitivam sententiam [illegible]
[illegible] condemnatus fuisset [illegible]
[illegible] debitorem [illegible] dominici [illegible]
de [illegible] [illegible] de libris [illegible]
[illegible] computo [illegible]
[illegible] de [illegible] ad [illegible] [illegible]

sub obligatione omnium et singulorum [illegible]

et bonorum suorum presentium et futurorum ex quibus rogati [illegible]

Actum [illegible] in [illegible]

[illegible] ibidem presentibus [illegible] quondam [illegible]

[illegible] de [illegible] ac [illegible] quondam [illegible]

[illegible]

[illegible]

Locatio [illegible] quondam [illegible]

[illegible] Andree Symeon de [illegible]

In Christi Nomine Amen

[illegible] Indictione [illegible]

[illegible] die [illegible] mensis Novembris [illegible]

[illegible] constitutus quondam

[illegible] de [illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible] die [illegible] martini [illegible]

[illegible] locavit et [illegible] quondam

[illegible] de [illegible] conducenti

[illegible] cum domo ab [illegible]

ac cum [illegible] sub [illegible]

[illegible] quondam [illegible] de [illegible]

[illegible] horti, et [illegible]

[illegible]

[illegible] ab [illegible] Francisci [illegible]

et aliis [illegible] cum [illegible]

[illegible] et ad habendum tenendum [illegible]

[illegible] et non [illegible] cum omni

[illegible] locatori [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible] cum [illegible]

[illegible] cum [illegible]

[illegible]

[illegible] obligatione [illegible] omnium et singulorum

[illegible]

[illegible] ... et ... fratrum ...

... [illegible] Blasio ... [illegible]

... quondam Jacobi ... [illegible]

... ad ... habitatores ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

... [illegible] ...

In Christi nomine Amen. anno

... [illegible] indictione ... die ...

... [illegible] ...

... domus habitationis ... Georgii Thome

quondam Antonii Blasii de ... [illegible]

... quondam ... [illegible] de ...

... et compromissum ... [illegible]

... [illegible] de ... [illegible]

... quondam ... de ... [illegible]

... et ... [illegible]

... quondam ... [illegible]

ad compromissum ... [illegible]

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... de ... novo ... [illegible]

... [illegible] ... in ipso compromisso ...

... [illegible] ...

... [illegible] ...

... [illegible] ... et arbitrii

... [illegible] ...

... [illegible] ... pro ... primo.

[illegible] [illegible] pro singulo [illegible]
[illegible], et condemnando [illegible]
ad restitutionem pignoris [illegible] ablationem [illegible]
[illegible] ad [illegible] sibi imputato
[illegible]
ac [illegible]. [illegible] presentibus
Michaele quondam Antonii [illegible], et [illegible] quondam
[illegible] de adeg[liaco], testibus rogatis
presentibus [illegible]
ac [illegible]
[illegible] omnibus [illegible]

Venditio Antonii Bussai de [illegible], a
Christiano quondam Michaele claudi de adeg[liaco] — [illegible] Camerarii [illegible] Sancti Laurentii [illegible] Cytinico [illegible]
Publicatum [illegible]

In nomine Domini Amen
anno eius Nativitatis 1559 Indictione secunda
die [illegible] mensis novembris [illegible]
[illegible]
quondam Michaelis claudi de adegliaco [illegible]
[illegible], et [illegible]
[illegible] libris [illegible] et [illegible]
[illegible] quod [illegible] in [illegible]
et [illegible] emptori in [illegible] monetis
[illegible] Camerarii [illegible]
[illegible] non [illegible] sub
[illegible]
Antonio quondam [illegible] Bussai molendinario in molendi
no [illegible] Camerario, et Camera
rio [illegible] Confraternitatis Sancti Martini de
Cytinico [illegible] pro [illegible], et pro eadem contra[illegible]

[illegible]

[illegible] ei, et dictis pro[illegible] successoribus camerarijs [illegible]

[illegible] dictum Xristum [illegible] dictum [illegible]

in [illegible] Xdoghan in loco [illegible] vel [illegible]

[illegible] venditoris [illegible]

[illegible] eidem [illegible] ad [illegible]

[illegible] Antonij [illegible] & a

[illegible] Consortium [illegible]

[illegible] et [illegible] possidendi

[illegible] et cum sua voluntatem faciendi cum omni.

[illegible] Confinijs contentis, et [illegible]

[illegible] realiter [illegible] personaliter, [illegible] et [illegible]

constituens se [illegible] possidere nomine [illegible] emptoris [illegible]

[illegible] ad [illegible] possessionum accipiendi quam

[illegible] omnimoda [illegible]

per se, et successores suos [illegible] camerarios

pro se, et suos nominibus [illegible] legitimus

[illegible] et [illegible]

et omnium [illegible] contentorum [illegible]

sub pena dupli [illegible] omnium et singulorum

[illegible] modo et [illegible] futurorum

Visum

[illegible] tacto [illegible] quandocumque [illegible]

[illegible] camerarios

[illegible] quibus [illegible]

[illegible] solum [illegible] ac alijs [illegible] solu[illegible]

[illegible] ibidem [illegible]

[illegible] de [illegible] ac [illegible]

[illegible] de [illegible] tribus rogatis

Locatio cum honorantijs facta per [illegible]

[illegible] caoalle[illegible]

caium.

[illegible] nomine Domini

Anno [illegible] nativitatis 1549 [illegible] secunda
die [illegible] in [illegible] Adeglacii sub
[illegible] dominum [illegible]
Valentinus quondam [illegible] de adeglacio [illegible]
[illegible]
locavit [illegible] filio [illegible] de Caballico [illegible]
[illegible] unum [illegible] cum
[illegible] in villa Caballici
[illegible] contiguo [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible]
[illegible]
[illegible] ab occasu [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] parte [illegible]
ad [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible]
duo [illegible] promittentes
[illegible]
[illegible]
[illegible] sub obliga
tione [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] filio [illegible] de adeglacio
[illegible]

[illegible] magistri Valentini quondam magistri [illegible]
[illegible] de [illegible] a [illegible]

[illegible]

[illegible] Christi [illegible] Amen

anno ab

Anno ab eius Nativitate 1440 [illegible] inditione [illegible]
[illegible] novembris [illegible] [illegible]
[illegible] Bernardinus quondam Jacobi [illegible]
de [illegible] Carnici [illegible] librarum
[illegible] qua fuit [illegible] habuit [illegible] ad infra
[illegible] omni exceptione [illegible] dedit et
vendidit [illegible] Valentino quondam [illegible] Leonardi
[illegible] Pauli de [illegible] Carnici [illegible]
et [illegible] pro se [illegible] duos sulcos aratinos [illegible]
[illegible] in [illegible] ad [illegible]
[illegible] alios duos sulcos
[illegible] venditori [illegible]
[illegible] quondam Bernardini [illegible] ad [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] accepit quam [illegible]
[illegible] promisit [illegible] et
de legitima evictione et [illegible] venditionis
et [illegible] contentorum cum
[illegible]
[illegible] modo [illegible] presentium et futurorum [illegible]
[illegible] rogatus

[illegible] quondam [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] quondam Antonii
[illegible] magistro [illegible]
de [illegible]

[illegible] quondam [illegible]
de [illegible] prudentis [illegible]
[illegible]

[illegible]

anno [illegible] nativitatis [illegible]

[illegible] anno [illegible]

[illegible] nostri [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

constitutis [illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible] quicunque [illegible]

[illegible] libris [illegible]

[illegible] promittens [illegible]

[illegible] ad omnem [illegible]

Sub [illegible]

[illegible]

[illegible] Antonio [illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] convenientium [illegible]

[illegible] probabiliter [illegible]

[illegible]

[illegible] omnia [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Abrahamum [illegible]
judicem, et compositorem co(mmun)iter, concorditer, et de
plano electum et assumptum ad arbitrandum, arbitramentandum
componendum [illegible]
[illegible] et tot quodlibet, etiam cum consilio [illegible]
[illegible] quandocumque et [illegible]
[illegible]
[illegible] Promittentes sibi mutuo [illegible]
[illegible] obs(er)vare manutenere, adimplere
et [illegible], quidquid dictum [illegible] aut arbitratum
vel judicatum, et [illegible] fuerit [illegible] Valentinum
[illegible] et judicem electum sub pena ducatorum [illegible]
ad lib. [illegible] pro duc(atis) [illegible] Pro
partium [illegible] et [illegible] hoc [illegible] celebri
[illegible] de [illegible] ducatorum
[illegible], et Carmen [illegible]
[illegible] obligando ad hoc sibi mutuo [illegible]
omnia et singula eorum bona [illegible]
[illegible] Actum Panormi [illegible]
[illegible]
[illegible] Carmi [illegible] magistro Petro [illegible]
[illegible]

[illegible] Andree [illegible]
[illegible] in [illegible] Aloisium [illegible]

In Christi Nomine Amen
anno sue Nativitatis 1559 Indictionis secunde
[illegible] 17 [illegible] Panorm(i)
[illegible] supradicta pub. [illegible] quod [illegible]
[illegible] potuit, via, jure, et forma, tam de jure [illegible]
consuetudine [illegible]

suum legitimum, et indubitatum procuratorem [illegible] in [illegible] ab [illegible] [illegible] et acceptandum in omnibus suis causis tam in judicio [illegible] [illegible] et ad quemcumque [illegible] producendum, jurandum de calumnia in animam [illegible] constituentis, et audiend[um] [illegible] suam, et tam [illegible] laudandum, et ab [illegible] appellandum, et appellationes prosequendum, et alia faciendum, que [illegible] mandatum hoc magis [illegible] [illegible] et que [illegible] constituens [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Carmi de [illegible] et [illegible] quondam [illegible] de eodem loco testibus habitis, vocatis, et rogatis.

Ad laudem et Gloriam magni et ineffabilis dei clauditur liber Anni 1559.

[illegible] in sequentibus [illegible] quedam, que [illegible] non [illegible] in [illegible] loco et ordine; [illegible] tamen [illegible] sunt, [illegible] in [illegible] nostris [illegible] [illegible] memoria [illegible].

Liber instrumentor. Anni

[illegible]

Incipit liber [illegible] in nomine Domini Amen

Anno a[illegible] Nativitate [illegible] millesimo quingentesimo [illegible] Indictione tertia, die [illegible] mensis [illegible] Actum Romae super [illegible] magistri [illegible] hospitii [illegible] filius [illegible] Symonis [illegible] et [illegible] quod [illegible] Symonis de Roma [illegible] et altera [illegible] extimari faciendi petium terrae [illegible] Campo [illegible] in [illegible] Romae in loco dicto lo [illegible] vinea [illegible] et [illegible] in [illegible] loci de Roma et [illegible] concordes [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] et [illegible] et [illegible] quod [illegible] de Roma [illegible] et rogavit

In [illegible] in nomine Domini amen [illegible]

Extimatio [illegible] et [illegible] Simeone — Anno a [illegible] 1560 Indictione tertia die [illegible] mensis [illegible] Actum Romae in [illegible] quod [illegible] quod [illegible] loci de Roma [illegible] Symonis [illegible] quod [illegible] Symonis de Roma [illegible] terrae [illegible] Campo [illegible] cum dimidio [illegible] in [illegible] Romae in loco dicto [illegible] [illegible] et [illegible]

valet et esse valere ducatos nonagintaquinque ad lib. 6 [illegible] pro ducato [illegible] libri et [illegible], et sic etc. Laus deo, Computato suo salario in duobus [illegible] solvend. ad [illegible] partes equales. Commissa mihi not. publicat. [illegible] [illegible] salario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] filio [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] etc.

Eo die, [illegible] et loco

[illegible] suprascripto [illegible] cum [illegible] [illegible] pro [illegible] Candido [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Extimationum, [illegible] fuit [illegible] et [illegible] [illegible] Cum [illegible] magister [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cognoscere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rogatus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] a Jacobo angelli et [illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] Nomine Amen:

Anno ab [illegible] [illegible] 1560 Indictione tertia die [illegible] [illegible] secundo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] et Jacobus quondam Angelli de eodem loco [illegible] simul et in solidum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] novarum Constitutionum [illegible] et successores [illegible] quocunque [illegible] et [illegible] ducatos viginti ad lib. 6 [illegible] pro [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habuisse ab infrascripto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non numerate [illegible] [illegible] [illegible] numerationis [illegible], et [illegible] magistro [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnia et singula [illegible] bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omniaque meliora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habebunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] vendita [illegible] et promiserunt per se [illegible] emptori [illegible] nomine suprascripto [illegible] et [illegible] de legitima [illegible]
et manutentione [illegible] conditionis et omni in [illegible] contra [illegible]
quecumque obligando in [illegible] omnia et singula [illegible] bona mob. et stab.
[illegible] et [illegible] : [illegible] Hieronymum per
[illegible] et quos [illegible] concessit et Joannes ad meliorandum [illegible]
[illegible] et Jacobo [illegible] pro se [illegible] bona omnia
[illegible]. Ad hoc [illegible] solvant annuatim tempore [illegible]
[illegible] Rob. cao. Raphaeli de [illegible]
[illegible] duor [illegible] loci [illegible] suprascripta [illegible]
[illegible] aliam personam [illegible] ad promissionibus [illegible]
in hoc [illegible] sub [illegible] omnium suor bonorum [illegible]
presentium et futurorum / Cum pacto [illegible]
[illegible] et clausulis [illegible] solvi [illegible]
[illegible] sine [illegible] Communiter [illegible] instrumentis
[illegible]
[illegible] et [illegible].

[illegible] Domine [illegible]

[illegible]

[illegible] et omnium [illegible]

[illegible]

[illegible] compromissi [illegible]

[illegible] quatuor [illegible]

[illegible]

[illegible] acceptavit [illegible]

Et promisit [illegible] compromisso [illegible]

[illegible] et legitimis [illegible] et [illegible]

[illegible] et omnium [illegible]

[illegible] suorum bonorum mobilium et stabilium [illegible] de quibus

rogavit [illegible] nos [illegible] Jacobo [illegible]

dominico quondam [illegible] de rigalo [illegible] vocavit et rogavit [illegible]

[illegible] Castella de rigalo [illegible] et [illegible] quondam [illegible] Castella [illegible] Altare

In Christi nomine Amen:

Anno ab eius nativitate 1560 Indictione tertia [illegible] mensis [illegible] in [illegible] cubiculi [illegible] cognomento [illegible] quondam [illegible] Castella de rigalo [illegible] quondam [illegible] de [illegible] Jacobi [illegible] quondam dominici [illegible] de eodem loco [illegible] Altare [illegible] quondam [illegible] per Judicium [illegible] ad [illegible] administrationis [illegible] compromissum [illegible] in [illegible] quondam [illegible] arbitros, arbitratores [illegible] et [illegible] concordia [illegible] et [illegible] ad [illegible] condemnandum et absolvendum [illegible] administrationis [illegible] et [illegible] licentia et facultatem [illegible] et quidquid ipsi [illegible]

Judicium

judicium quolibet die et in quolibet loco quibus partibus vel [illegible]
vel [illegible] et aliter [illegible] laudum seu admonitionem [illegible] promittentes
dicti Antonius [illegible] sibi invicem attendere observare et [illegible]
[illegible] vel diffinitioni [illegible] arbitrorum inter ipsas partes [illegible]
[illegible] nullo modo contravenire sub pena ducatorum quinque ad lib. 6 [illegible] pro ducato
solvenda [illegible] per partem quae contravenerit pro dimidia [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] Et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de cabalico [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen. [illegible] Antonius [illegible]

Anno a Christi nativitate 1560 indictione tertia die [illegible]
[illegible] [illegible] quod Antonius [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] ducatorum [illegible] ad lib. 6 [illegible] pro ducato quod [illegible]
pretium fuit [illegible] ab infrascripto emptore [illegible]
[illegible] non numerata pecunia vendidit Francisco filio petri [illegible]
de cabalico [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] sitam in [illegible] in loco
[illegible] [illegible] ab [illegible] bona [illegible] a meridie [illegible]
[illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] a montibus
[illegible] aliud bonum ad habendum [illegible] [illegible] Et [illegible]
[illegible] habendum tenendum [illegible] [illegible] omnibus [illegible]
[illegible] et pertinentiis et [illegible] [illegible] continentur et [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] solum [illegible]
[illegible] modum [illegible] [illegible] venditori [illegible]
[illegible] [illegible] Et [illegible] Constituens se
[illegible] nomine [illegible] [illegible] ad omnem [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] licentiam [illegible] et [illegible]

mis et ex dicto emptori etc. procuratori legitimis [illegible] et man[illegible]
pri[illegible] conditionis et omni in prin ipso contractu con[illegible] que in
sub pena dupli et sub obligatione omnium et singulorum bonorum suorum
mob. et stab. presentium et futurorum, de quibus rogaverunt.

Fideiussio) Ad preces dicti venditoris constituit se manutentorem [illegible]
quondam [illegible] de [illegible] [illegible] etc. [illegible]
super contentis obligando omnia et singula eius bona presentia et futura,
quem tamen manutentorem dictum venditor promisit indemnem relevare
et conservare a premissa manutentione sub obligatione omnium
et singulorum suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum.

Pactum) Cum pacto retrovendendi quandocunque eidem pretio [illegible]
clausulis quibus supra [illegible] solutis tamen primo [illegible] solvendis
et [illegible] [illegible] si fuerint [illegible] [illegible]
domi [illegible] Jacobi [illegible] quondam [illegible] Georgii [illegible]
[illegible] quondam Georgii de [illegible] [illegible] rogavit [illegible]

Die [illegible] [illegible] Magdalena [illegible] magri
[illegible] muratori [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de rigulo etc.

In Christi nomine Amen:-

Anno ab eius Nativitate 1560 Indictione tertia die [illegible]
[illegible] mensis [illegible] Rome, domi [illegible] mei notarii [illegible]
quondam [illegible] pauli [illegible] de rigulo per [illegible] pretio [illegible] solidorum
novem cum dimidio quod totum pretium confitetur [illegible] habuisse in
[illegible] pro pretio [illegible] solitorum in foro [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] vendidit [illegible] Magdalene [illegible] magri [illegible] muratoris
[illegible] [illegible] ab hodierna usque ad festum [illegible]
[illegible] et non ultra, [illegible] terre sulcorum triginta novem [illegible]
in [illegible] in loco dicto in [illegible] ab [illegible] bona [illegible]
[illegible] de rigulo a meridie [illegible] communea, et a [illegible] bona
dicti locatoris usque ad terminum [illegible] et ad [illegible]
[illegible] et usufructum usque ad premissum tempus cum clausula con[illegible]

pro expressa et cum promissione de rati habitione et observatione
dictum in forma in id confectum cum quotiens obligatione omnium et
singulorum bonorum modo et forma [illegible] et [illegible]
duos [illegible] boves quorum unus est pili albi et alter pili nigri de
et super quibus rogatus. Actum [illegible] presentibus dominico quondam [illegible]
de nurma, ac Hieronymo quondam [illegible] testibus vocatis et rogatis.

Convinctio Gulphonii et Andree
decani de nurma in manibus Blasii
decani de eodem loco

pub.

In Christi nomine Amen.

Anno ab eius nativitate 1500 Indictione tertia
die autem Lune xxii mensis Iunii in [illegible] nostri [illegible].

Gulphonius alias Andree [illegible] sponte [illegible] quondam [illegible]
decani de nurma [illegible] simul et in solidum cum debitis renuntiationibus [illegible]
[illegible] constitutionis [illegible] non [illegible] si fuisset convinct[illegible]
et condemnat[illegible] per diffinitivam sententiam [illegible] iudicis competentis [illegible]
[illegible] convincit [illegible] Blasii [illegible] decani de
nurma [illegible] curatore [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de nurma [illegible] de lib. sol. [illegible]
ac sol. quindecim [illegible] pro [illegible] non [illegible]
quinque [illegible] promiserunt in solidum de integrali solutione [illegible]
[illegible] sub [illegible] omnium et singulorum
bonorum modo et forma [illegible] Actum [illegible] presentibus
dominico quondam [illegible], ac Blasio quondam [illegible] Symeonis de nurma
testibus ad premissa vocatis et rogatis.

[illegible]
[illegible] ac canonicis et comuni [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius nativitate 1500 indictione
[illegible] tertia [illegible] Actum [illegible] sub [illegible]
[illegible] tricessimi per [illegible]
[illegible] 30 [illegible]

[illegible]

[illegible] presentibus [illegible] Valentino quod [illegible]
[illegible] Antonii [illegible]
[illegible] ad premissa vocatis, habitis, atque rogatis [illegible]

[illegible]

[illegible] tertia [illegible] Romae [illegible]
[illegible] Cum sit quod [illegible] Julianus ac [illegible]
[illegible] augmento [illegible] et vendidissent
[illegible] quedam bona sive iura [illegible]
[illegible]
[illegible] Cum [illegible] simul et [illegible] ac Curatorio nomine [illegible]
[illegible] quibus de rato promiserunt
[illegible] quatuor [illegible]
[illegible] instrumento [illegible]
[illegible] accepimus [illegible]
[illegible] tacita et expressa [illegible]
[illegible] possint [illegible]
[illegible]
et singulorum [illegible]

Actum [illegible] presentibus [illegible] presb. [illegible] de Carnis de [illegible] et [illegible] quond. Antonij Simeonis de [illegible] testibus vocatis et rogatis.

Emptio Beltrandi [illegible] de Tavagnaco a Sebastiano [illegible] de eodem loco Tavagnaci

[illegible] domini [illegible] anno [illegible] die [illegible] lune quinta [illegible]. Sebastianus quond. [illegible] de Tavagnaco pro se et succes. suos [illegible] in ducatis [illegible] ad lib. [illegible] pro duc. quod totum precium confessus fuit integraliter habuisse ab infrascripto emptore [illegible] non [illegible] precario [illegible] libero et proprio [illegible] et vendidit Beltrando quond. [illegible] molendinario in molendino [illegible] presenti [illegible] et suis heredibus [illegible] terre [illegible] plantatum vitibus et arboribus sit. in pertinentiis Tavagnaci in loco dicto in [illegible] ab oriente iux. bonum Angeli [illegible] venditoris [illegible] a meridie [illegible] via [illegible] et ab occidente iux. bonum [illegible] et iux. [illegible] ad habendum tenendum possidendum [illegible] et omnem suam voluntatem [illegible] cum omnibus [illegible] et [illegible] cum ~~[illegible]~~ suis accessibus et [illegible] [illegible] Constituens [illegible] vendidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et suis pro se [illegible] legitimis [illegible] [illegible] in hoc [illegible] [illegible] [illegible] obligatione omnium suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum.

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] quandocumque modo non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vendidit, [illegible] sicut [illegible] [illegible] de [illegible] Nicolai [illegible] in [illegible] quond. [illegible] presentibus [illegible] filio Antonij [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Dominici et [illegible] quond. [illegible] [illegible]

[illegible] publicatum

In Christi nomine amen, anno ab eius nativitate 1560 indictione tertia die vero Jovis septima mensis [illegible] [illegible] [illegible]
domus habitationis [illegible] [illegible] Dominicus quondam [illegible]
[illegible] magnifici ac [illegible] [illegible] simul et in solidum
[illegible] publicatione [illegible] [illegible] novarum Constitutionum
[illegible] [illegible] ducatorum ad lib. 6 [illegible] pro [illegible], quod totum pretium
[illegible] [illegible] Computato uno [illegible] [illegible] habito pro supplemento
[illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] pecuniae [illegible]
[illegible] transtulerunt atque [illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] [illegible] et accepit pro se [illegible] [illegible] et actione [illegible]
et [illegible] [illegible] et [illegible], quae [illegible] quocumque habent seu quos
[illegible] habere possint [illegible] et super uno prato [illegible]
[illegible] in pertinentiis [illegible] in loco dicto in valle ab oriente [illegible]
[illegible] [illegible] et aliis [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Cessionarium [illegible] [illegible] procuratorem
et [illegible] [illegible] Constituentes [illegible] in rem propriam [illegible] quo
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possessionem
[illegible] ipsi Cessionarii [illegible] [illegible] Cessionem [illegible] [illegible] habent tenent possident
[illegible] donet, et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] viginti [illegible]
[illegible] [illegible]
Acceperunt quamque [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
Cessionis et [illegible] [illegible]
omnium suorum bonorum [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

Compromissum inter [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

In Christi nomine [illegible] [illegible] [illegible]

tertia die veneris septima mensis febr. Actum Rome in thalamo
cubiculari domus mei notarii infrascripti ubi [illegible] dominicus
[illegible] filius [illegible] antonii de tricesimo [illegible] una parte
et [illegible] filia magistri [illegible] Lucia [illegible]
voluntate [illegible] et consensu [illegible]
[illegible] voluntate et consensu [illegible] et omnes [illegible]
[illegible] altera de lite et differentia mota [illegible]
causa et occasione [illegible] nec non alimentandi
et nutriendi [illegible] ipsa [illegible] susceptum [illegible]
[illegible] dominici, ac de omnibus [illegible]
[illegible]
[illegible] me et meo [illegible]
compromiserunt et compromissum fecerunt de iure et de facto et de
[illegible] de facto tantum [illegible]
[illegible]
[illegible] de tricesimo [illegible] electos et assumptos [illegible]
[illegible] arbitratores compositores [illegible] et communes amicos
[illegible] et assumptos [illegible] et acceptantes [illegible]
causa suprascripta et [illegible] comparere [illegible]
[illegible] omnimoda [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et grata omnia et quecumque
[illegible] non aliter ac si [illegible]
[illegible] sententiarum [illegible]
[illegible] convenient
[illegible] potuit [illegible]
[illegible] que omnia firmiter observare
[illegible] promiserunt sub pena [illegible] et sub omni obligatione

Quam [illegible]

omnes suos bonos mobiles et stabiles [illegible] futuros [illegible]
[illegible] partibus [illegible] suos [illegible] et [illegible]
suos Jacobi [illegible] de Roma [illegible] rogat [illegible]

Conventio Blasii [illegible] de [illegible]
Ad [illegible] Jacobi de Roma

In Christi nomine. Amen. Anno eius Nativitatis 1503 Indictione
sexta die aut [illegible] octavo mensis Febr. [illegible]
[illegible] non [illegible]
vocavit se convenientem [illegible] Jacobi de Roma
de [illegible] quatuor [illegible] sibi solutis [illegible] promittens [illegible] Blasius
[illegible] et [illegible] effectualiter
[illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] de voluntate [illegible]
[illegible] cassate et annullate fuerint, ac pro cassatis
annullatis [illegible] omnes alie conventiones et quaternos [illegible]
[illegible] ad [illegible] et super quibus [illegible]
[illegible] Jacobo quondam [illegible] de [illegible] Blasio [illegible]
[illegible] de Roma [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] dñi Adriani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Curtio [illegible]

Conuento duos sepedrom ad lib. [illegible] pro [illegible] quod totum [illegible]

Confessi fuerunt habuisse hoc modo [illegible] duos quadrum [illegible] [illegible]

[illegible] Confitenc manu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub suis

Anno et die quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

In omni [illegible] venditionum, ac clausula [illegible] cum [illegible] [illegible]

[illegible] in eo contenta [illegible] declaratione cum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Joannis [illegible] [illegible] [illegible] dicentem [illegible] [illegible] [illegible]

manu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] rigor [illegible] [illegible] Cuicumque exceptioni [illegible] dederunt

et vendiderunt [illegible] [illegible] [illegible] leonardo [illegible] de roma [illegible] [illegible]

[illegible] plantatum [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]

loco [illegible] in [illegible] ab oriente [illegible] [illegible] hieronymi ab occidente [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] a meridie [illegible] [illegible] et a [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] omnibus [illegible] Constituentes se nomine Emptoris [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ad libitum possessionem accipient, quam [illegible] licentiam [illegible]

et promiserunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] legitime

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] venditionis et omnium in ea contentorum

Cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et singulorum suorum bonorum [illegible]

et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Pactum Cum pacto retrovendendi quandocumque [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] quibus supra venditionis

soluta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac leonardo

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de roma [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domo [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] Cubiculari [illegible]

mei not. Magri declaravit quod Leonardi [illegible] de [illegible] parte [illegible]
simplicis Affictu de Anno in Annum locavit et Affictavit
Ferrando quondam Comussii de Gavorgnano [illegible]
unum Laboratorium situm in Partinum Gavorgnano in loco dicto [illegible]
[illegible] bonis [illegible] a mendie [illegible] pub. ab occ.
[illegible] et monti [illegible] de Gavorgnano et [illegible]
Ad habendum [illegible] potestatem meliorandi et non peiorandi [illegible] solvendi
annuatim de Affictu simplici dicto Locatori vel successoribus suis [illegible]
[illegible] de mense Augusti [illegible] septem [illegible]
[illegible] promittentes sibi [illegible]
[illegible] Contentus [illegible] sub obligatione
[illegible]
[illegible] Valentino [illegible] Augusti [illegible]
Augusti [illegible] de [illegible]

[illegible] Venditio [illegible] per Ferrandum [illegible]
[illegible] Petro Condussii de [illegible]

In nomine Xristi Amen. Anno ab eius nativitate 1560 indictione
tertia [illegible] sub [illegible]
[illegible] civitatis de [illegible]
[illegible] vendidit quas sunt
[illegible]
[illegible] ad annos duos [illegible]
Petro filio magistri [illegible] Condussii de [illegible]
[illegible]
[illegible] sitis in [illegible]
[illegible] a mendie
[illegible] ab ore [illegible]
[illegible] Valentini [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] et promittens [illegible]

de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

et sub obligatione omnium et singulorum suorum [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Hieronymo

de Martinis [illegible] patroni ac [illegible] quondam [illegible] [illegible] de

[illegible]liaco [illegible] ad premissa vocatis [illegible] habitis, et [illegible]

[illegible] Antonii [illegible] de [illegible]agnaco ab [illegible]

~~quondam~~ filio Jacobi [illegible] de [illegible]liaco

In Christi nomine Amen, Anno sue Nativitatis 156[illegible] [illegible] [illegible]

vero lune [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] cubiculari

[illegible] mei notarii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]liaco [illegible] Antonie quondam [illegible] de [illegible]agnaco [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in solutum [illegible] soll[idos] viginti [illegible] et [illegible]

quatuor, ~~[illegible]~~ [illegible] quatuordecim ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] manu mei notarii sub [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] virtute [illegible] sit [illegible] Et quia [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] modo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

tricesimi sub [illegible] et [illegible] [illegible] quocumque modo suprascriptus [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] suprascriptas [illegible] [illegible] et soll[idos] quatuor [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] se et successores suos

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Antonio [illegible] et [illegible]

[illegible] suprascriptos [illegible] quatuordecim confinatos prout in [illegible]

manu mea denominato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

voluntatem [illegible] [illegible] Constituens se et Dominium

[illegible] [illegible] Antonio [illegible] [illegible] legitimis [illegible] et [illegible]

[illegible] actiones suas [illegible] et [illegible] in hoc [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Dino quondam [illegible]

[illegible] ac [illegible] [illegible] Dominici [illegible] de [illegible] [illegible]

Cassatio permutationis inter Andream Giorgij de Vaglia[c]o ac Jacobum Claudij de ipso loco.

In Christi Nomine Amen. Anno 1560 Indictione tertia die autem
lune [illegible] mensis februarij. Actum [illegible] in [illegible] Cubiculari domus mei
[illegible] Andreas filius Jacobi Giorgij de Vaglia[c]o [illegible]
[illegible] Claudi de ipso loco [illegible] et [illegible]
suorum [illegible] Consensu et voluntate [illegible] de plano
[illegible] permutationem quandam
bonorum [illegible] sub die [illegible] mensis februarij 1558 manu mei notarij
[illegible] talis permutatio in [illegible] nullius
[illegible] celebrata [illegible] quilibet ipsorum
[illegible] permutatum [illegible] in pristinum [illegible]
permutantium ad bona [illegible] possidere
[illegible]
[illegible] Obligando omnia et singula
[illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] ad premissa [illegible]
[illegible]

[illegible]

Investitio ad patronatum [illegible] facta per magnificum
[illegible] Hieronymum Conductij de ribis [illegible] Petro eius filio
[illegible] publicatum

In Christi Nomine Amen. Anno [illegible] 1560 Indictione
tertia die autem [illegible] mensis februarij. Actum in villa ribis in [illegible]
Cubiculari [illegible] Hieronymi [illegible]
quondam Conductij de ribis [illegible] Volunt per [illegible] publica
[illegible] dolo aut aliqua alia Circumventione
[illegible] ordinavit
[illegible] et ordinat et perpetuam
et perpetualiter [illegible]
[illegible] Petrum eius filium [illegible]
[illegible] in omnibus et quibuscumque
[illegible] et bonis quibuscumque [illegible] et talibusque

per [illegible] fratis [illegible] possit et valeat [illegible] [illegible] et [illegible] qui, quod poterat dictus mag. hieronymus [illegible] valius et [illegible] sibi ad vitam tantummodo [illegible] et [illegible] in bonis mob. [illegible] et in usufructibus bonorum pro [illegible] et [illegible] ei et sibi; et [illegible] dominico [illegible] [illegible] [illegible] valere [illegible] in [illegible] formulariis [illegible] [illegible] utatur consilio [illegible] [illegible] pro quibus omnibus [illegible] obligavit omnia sua bona mob. et stab. [illegible] et [illegible] [illegible] et super quibus rogatus [illegible] [illegible] [illegible] Valentino quondam Salvatoris de [illegible] [illegible] [illegible] in burgo [illegible] ac mag. [illegible] quondam [illegible] Casoni [illegible] [illegible] [illegible] vocatis [illegible] habitis et rogatis [illegible]

Sententia Arbitralis inter [illegible] dominicum [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de tric.mo

In Christi nomine Amen, anno ab eius nativitate 1560 Indictione tertia die autem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] cubiculum [illegible] habitationis mei not. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quam dominici [illegible] [illegible] [illegible] de tricessimo Arbitri arbitratores, compositores, iudices, et [illegible] [illegible] assumpti inter [illegible] dominicum [illegible] de tricessimo [illegible] [illegible] filiam [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] de tricessimo [illegible] altera ad [illegible], et [illegible] super contentis in compromisso inter ipsas [illegible] in ipsos Arbitros [illegible] [illegible] millesimo [illegible] [illegible] [illegible] manu mei not. [illegible] volentes omnibus melioribus [illegible] componere controversias ipsas partium auditis et intellecto compromisso [illegible] considerantes causas in ipso compromisso [illegible] [illegible] et [illegible] ab [illegible], Audito [illegible] [illegible] dominico, et [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] constitutis et habito [illegible] confessioni per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] habuisse certam quantitatem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a qua [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible]

ut infra dicunt sive ut condemnat et declarant [illegible] pro toto id
[illegible] justa [illegible] possint tam pro [illegible] [illegible] pro
alimento pueri. Cum ipso [illegible] habita [illegible] ad [illegible]
condemnavit similiter [illegible] [illegible] ad [illegible]
et [illegible] ad lib. [illegible] producto et [illegible]
[illegible] pro vite et vestitu [illegible] pueri [illegible]
[illegible] [illegible] Romani [illegible] et omni
[illegible] in anno et [illegible] condemnatum [illegible] in voluntate
[illegible] tollendi vel dimittendi [illegible] pueri [illegible]
[illegible] declaratione quod si voluerit ipsum puerum a matre non
[illegible]
[illegible] in duc. [illegible] solvere a die [illegible]
[illegible] Dicendo [illegible]
[illegible] ac [illegible] Symeonis de [illegible] rogatis

Retroemptio Ottonici Carnar de [illegible]
Quod [illegible] Stephani de eodem loco

[illegible] Anno 1550 indictione [illegible]
[illegible] in Thalorno [illegible]
[illegible] Stephani [illegible] parte [illegible]
[illegible] pro duc. ac [illegible] pro [illegible] et
lib. [illegible] pro duc. ac [illegible] pro [illegible]
librarum [illegible] pro [illegible]
[illegible] Joannem Bassi et [illegible]
[illegible] ab [illegible]
quod totum [illegible]
in monetis [illegible]
[illegible] et [illegible] Ottonico quod [illegible]
de [illegible] Carnar [illegible]
[illegible] in loco dicti Carnar [illegible]
Compar [illegible] venditi [illegible] a [illegible]
bonis illorum de [illegible] et ab aliis [illegible]
Compar [illegible] sub anno esse [illegible]
[illegible] venditus per ipsum Ottonicum [illegible]
quod in [illegible] retroemptionis sit cassum [illegible] et nullum

valoris rerum dicte finium, tenute, possidendi, vendendi, et ad eorum suam volu
tatem faciend. Cum omnibus [illegible] Constituunt se possidere nomine [illegible]
introemptoris donec quousque introemptor possessionem acceperit. quam
accipiendi [illegible] [illegible] introemptori [illegible]
de legitima [illegible] firmiter promisit introvenditor [illegible]
[illegible] contentum [illegible]
sub obligatione eorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum.
Et hoc [illegible] dato [illegible] quod [illegible]
quatenus ipse introvenditor [illegible] alienasset vel nomine bonum supradictum
obligasset seu alio quovis titulo alienasset et non aliter nec alio
modo. Actum vero [illegible] quod Symonis Giassi [illegible] et
Mathio quondam [illegible] Ambrosius de villa Vallis [illegible] rogatis.

Pactum factum per Beltrandum quondam petri [illegible]
de [illegible] Antonio eius filio de [illegible]

In Christi nomine amen anno sue Nativitatis 1500 indictione tertia
die autem [illegible] prima mensis februarii. Actum [illegible] in [illegible]
[illegible] domus [illegible] Beltrandus
quondam Petri [illegible] in [illegible]
[illegible] pro se et successoribus [illegible]
[illegible] Antonio dicti quondam petri eius filio ibi presenti et accipienti
pro se [illegible]
[illegible] ac omnia bona per ipsum Antonium [illegible] dicto Beltrando
[illegible] conditionis [illegible] sub
[illegible] Beltrando [illegible]
[illegible] de quo in [illegible] solutis [illegible] omnibus [illegible]
solvere una cum [illegible] contracti est. Promittendo
de perpetua observatione premissorum [illegible] sub hoc
dicta suorum bonorum [illegible] et stabilium presentium et futurorum. Acta vero
[illegible] Antonio de [illegible]
Castellano [illegible] de Montenaco [illegible]
de [illegible] ac Beltrando quondam Jacobi [illegible] de [illegible]
[illegible] ad premissa vocatis [illegible]

Emptio Michaelis picini de tavagnaco ab Antonio
quondam [illegible] picini de eodem loco tava[gnaci]

Publicatum

In Christi nomine Amen. Anno, die, loco et testibus supra.
[illegible] quondam Athulfi picini de tavagnaco per se [illegible] ducatorum
quatuor ad lib. [illegible] pro ducato, quod totum [illegible] confessus fuit
[illegible] vendidit
[illegible] quondam [illegible] picini de tavagnaco [illegible]
terre [illegible] in pertinentiis tavagnaci in loco
[illegible] ab oriente [illegible] [illegible] venditori
a meridie [illegible] bona [illegible] picini ab occasu [illegible] bona dicti emptoris
[illegible] bona dominici picini et [illegible] plures [illegible]
[illegible] et omni eius voluntatem faciendi cum omnibus
[illegible] confinibus continetur et ipsa bona tam realiter quam personaliter
[illegible] et pertinentiis constituens [illegible] emptoris [illegible]
emptor possessionem acceperit quam et promisit per se [illegible] emptori
[illegible] pro se [illegible] legitime defensione et manutenere [illegible] venditionis et
omnium in hoc instrumento contentorum [illegible] sub obligatione omnium
et singulorum suorum bonorum [illegible] et [illegible] presentium et futurorum [illegible].

Pactum) Cum pacto retrovendendi quandocunque dum tamen
non sit [illegible] clausulis
[illegible]

locatio cum honorantijs ad [illegible] pro Valentinum
quondam [illegible] de [illegible] de [illegible]

Publicatum

In Christi nomine Amen. anno ab eius Nativitate 1505 indictione
tertia die vero tertia mensis [illegible] [illegible]
[illegible] Valentinus quondam [illegible]
[illegible] de [illegible] pro se et successoribus suis [illegible]
ad [illegible] [illegible]

[illegible] bri aliar. eqrum in Contrariu [illegible] Cassa [illegible]

alia locatione manu mei not. sub anno 1559 die [illegible] 27 [illegible]

[illegible] locauit dedit [illegible] filio [illegible]

de Caballis [illegible] pratum [illegible] Cum domo [illegible]

cooperta et murata ab una parte sita in [illegible] in loco

dicto dele [illegible] via ab oriente [illegible] [illegible] a meridie

[illegible] a [illegible] Valentes de strada ab occidente [illegible]

[illegible] et a [illegible]

et [illegible] plures [illegible] tenend. possidend. [illegible] meliorandum

melioramentis de quibus in prenominata Cassa locatione et non

[illegible] Cum onere [illegible] tempore [illegible]

[illegible] de mense augusti [illegible] qualuor et siliginis [illegible]

[illegible] et [illegible] ad mensuram [illegible] ipsi locatori [illegible]

[illegible] Promittentes sibi mutuo [illegible] Consentientes de legitima

Euictione et manutentione [illegible] Contractus [illegible]

[illegible] sibi vicissim omnia eorum bona mob. et [illegible]

Quam quidem locationem fecit suprascriptus Valentinus [illegible]

[illegible] pratis [illegible] honorantiis et honorantiarum nomine

ducatorum [illegible] ad [illegible] pro ducatis [illegible] quod totum [illegible]

[illegible] habuisse [illegible] Valentinus [illegible]

[illegible] habitis in Auro pro suplemento [illegible]

[illegible] exceptioni non numerate pecunie [illegible] spei future numerationis

Et promittens [illegible] Conductori [illegible] pro [illegible] de Euictione

et manutentione [illegible] obligando omnia eius bona mob.

et stabilia presentia et futura

(Pactum) Cum pacto tamen quandocumque [illegible]

[illegible] Marie [illegible] suprascripto

[illegible] suprascriptus Conductor teneatur ad Solutionem

stariorum duarum [illegible] et stariorum duorum siliginis in Anno [illegible]

[illegible] mox post [illegible] dictorum ducatorum

[illegible] Antonii

[illegible] de [illegible] ac Andrea [illegible]

[illegible]

Emptio [illegible] Bapt[ist]e [illegible] de Roma a [illegible] quond[am] [illegible]
Dominici [illegible] [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen anno ab eius nativitate 1560 indictione
tertia die vero lune quarta m[ensi]s [illegible] Decembris [illegible]
Cubiculari Romae [illegible] Franciscus cognomento il [illegible] quond[am]
[illegible] [illegible] de [illegible] per se et [illegible] ac nomine
Bapt[ist]e et Hieronymi eius [illegible] pro quibus de rato promisit in bonis
[illegible] [illegible] ab [illegible] quond[am] [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] pro [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] vendidit [illegible] et
[illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] Bapt[ist]e quond[am] [illegible]
[illegible] Combono in [illegible] in pertinentiis ubi [illegible] ab [illegible]
[illegible] bona Simonis [illegible] [illegible] Armentario[rum]
[illegible] ab [illegible] bona [illegible] et a montibus [illegible] bona
[illegible] Coconi et [illegible] habendum tenendum possidendum [illegible]
[illegible] et [illegible] voluntatem [illegible] Cum omnibus [illegible]
Constituens se possidere eius nomine [illegible] Et promittens
[illegible] et quibus sup[ra] nominibus [illegible] Bapt[ist]e [illegible]
de legitima evictione [illegible] venditionis et [illegible] in
[illegible] contentorum [illegible] sub obligatione [illegible]
et singulorum [illegible] [illegible]
Et insuper [illegible] Franciscus venditor [illegible] et quibus sup[ra] nominibus
[illegible] supra nominati [illegible] Bapt[ist]e [illegible] Con
in [illegible] bona supra nominati [illegible]
[illegible] et [illegible] pro [illegible] Armentum [illegible]
[illegible] in pertinentiis [illegible] in loco de
Combono [illegible] ab [illegible] Armentario[rum] [illegible] in prata
[illegible] ab [illegible] bona [illegible]
[illegible] [illegible] bona [illegible]
[illegible] et a montibus [illegible] bona [illegible] Dominici [illegible]
[illegible] et [illegible] habendum tenendum possidendum [illegible]
[illegible] omnibus [illegible] Constitutione [illegible] promittens
[illegible] sub obligatione [illegible]

mob. et stab. presentium et futurorum [illegible] et super quibus [illegible]

Pactum [illegible] cum dicto [illegible] quondam [illegible] [illegible] et singulis quibus [illegible] vendidit [illegible] iuxta pro dicto remanendo in dicto emptore in possessione dicti boni domus [illegible] summam ducatorum [illegible] quibus [illegible] tenentur relaxare ipsi venditori dimidiam dicti precii [illegible] non sit [illegible] quae si erit [illegible] nata non teneatur ad relaxationem [illegible] et sit etiam intelligatur de [illegible] dimidia dicti [illegible] et solvisse [illegible] et copia [illegible] ac aliis de quibus [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] de Roma testibus vocatis et rogatis [illegible]

Locatio honorum quondam Antonii Loraghi de Tavag[illegible]
facta [illegible] Magdalenae [illegible] magistri Johannis muratoris [illegible]

In Christi nomine amen anno 1560 indictione tertia die [illegible] quarta [illegible] in [illegible] Romae in coquina [illegible] conductus [illegible] honorabilis [illegible] quondam Antonii Loraghi de Tavagnaco [illegible] et locavit [illegible] Martini [illegible] de Magistro Dominici muratoris de Roma presenti et conducenti pro se [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] loco dicto in [illegible] de Roma ab oriente [illegible] bonum Sebastiani [illegible] a meridie [illegible] boni dicti honorum ab occidente [illegible] [illegible] [illegible] a monte [illegible] [illegible] locari petro [illegible] et [illegible] ad habendum [illegible] ad tempus permissum et hoc pro affictu librarum [illegible] [illegible] [illegible] quas [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] promissione de manutenendo ac etiam [illegible] seminando et [illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible] et Petro [illegible] de Roma [illegible]

firmatio vinus pisonalis cu dimidio fruii facta per
Jacobus piccini de taugrasso Bartholomeo cochio in solore

In Christi nomine Amen anno 1530 indictione tertia die vero martis
quinta mensis aprilis Actum Rome in Bartholomeo cubiculum mei notarii.
Jacobus quondam dicti piccini de taugrasso pro se et successoribus suis
quibuscumque in ... librarum solidorum quindecim ac solidorum ... quod totum
... habuisse ab infrascripto Bartholomeo ... cuiuscumque
... non numerata pecunia affirmavit et liberavit Bartholomeum
... quondam Laurentii domicelli de taugrasso ... acceptantem et
... pro se et heredibus ac successoribus suis ab omni solvendi ...
... cum dimidio in anno quod fructum ... solvebat ...
locato virtute locationis certi boni sibi facta ut de manu mei notarii
... pacto se ... ab omni ... anno, et ... in casu ...
et taliter quod vigore huius firmationis et dictus Bartholomeus et sui
... et boni locati sint perpetuo a tali onere liberati et ab
soluti ... tenere possidere ... et quicquid sibi placuerit
... Bartholomei ...
dictum Bartholomeus acceptant ...
... cum dimidio ... licentia ... omnem
... et promisit pro se ... Bartholomeo ... praemissa
firmationem et omnia in ea contenta manutenere et ...
et non contravenire ... sub poena dupli et sub obligatione
omnium suorum bonorum mobilium et stabilium praesentium et futurorum

Et quia ... Jacobus erat minor ... annorum ...
... in manibus mei notarii ...
... praemissis causa minoris aetatis ...

Pactum ... Bartholomeus ...
... Jacobo ... et accepit pro se, ... ad ...
sibi suprascriptum ... cum dimidio et ... restituere ...
... cum dimidio ...
quibus ... Actum ...
...

[illegible] domicilis Pieriui de tauagnaco ab Antonio
quond. Victoris Carini de Villa [illegible]

Xpi nomine Amen. anno ab eius nativitate [illegible]
tertia die vero quinta mensis martii, [illegible] nomine [illegible]
[illegible]
Victoris Carini [illegible]
augumento pretii lib. soll. [illegible], quod tote [illegible]
habuisse ab infrascripto emptore [illegible] cuiuscumque speciei non numerati
pecunie [illegible]
tauagnato [illegible] et [illegible] eius Comp[illegible] in pertin.
Rome et tauagnaci in loco dicto [illegible] ab ortu, et meridie
[illegible] bona tenta ab eodem Antonio venditore ab occasu [illegible]
Conventus [illegible] de Utino tenta, a [illegible] Carine, ac nominibus
vero [illegible] plures [illegible], [illegible]
possidend. [illegible] et [illegible] Constituens se
possidere nomine dicti emptoris donec emptor ad libitum possessionem
acceperit [illegible] dedit [illegible]
[illegible] legitime [illegible]
[illegible] venditionis, et omnem in hoc in[illegible] continentem
[illegible] sub obligatione omnium suorum bonorum [illegible]
[illegible] permutatione [illegible] boni supra venditi dictus
Antonius dedit, et permutavit suprascripto domicilio [illegible] et accepit [illegible]
[illegible] in [illegible], et tauag. in loco dicto
[illegible] a meridie [illegible] bona dicti venditoris et ab aliis [illegible]
[illegible]
[illegible] voluntate [illegible] cum omnibus Constituens se possidere nomine dicti [illegible] accepit, quam
[illegible] licentiam dedit [illegible] et promisit [illegible]
[illegible] de legitimo [illegible] manutenere [illegible] sub obligatione omnium
[illegible]

[illegible]) Cum [illegible] quorumcumque eisdem [illegible]
[illegible] et clausulis, quibus venditur [illegible]
[illegible] presentibus [illegible] quond. Leonardi [illegible]
[illegible] de [illegible] testibus [illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] nomine, [illegible] de [illegible] de Roma [illegible]

[illegible]nno [illegible]
die auct Jan[illegible] quinta [illegible] Rome in
[illegible] Cubiculi domus mei not.[illegible] Antonius [illegible]
dominici [illegible] de Roma [illegible] precio. ducatorum quinquaginta [illegible]
[illegible] Et sol. quatuor pro duc.[illegible] Quod toto precium [illegible]
infrascripto Emptori Computavit duobus [illegible] pro [illegible]
[illegible] totius precii [illegible] cuiusdem [illegible] non numerata
una sub [illegible] sibi [illegible] numerand[illegible] [illegible] venditionis [illegible]
[illegible] et in [illegible] precii dedit, vendidit, ac tradidit [illegible] quem [illegible]
[illegible] de [illegible] emendi, ac [illegible] pro se [illegible] precio
[illegible] cum dimidio in [illegible] sitis in [illegible]
ab ortu [illegible] bona eiusdem Emptoris, a meridie [illegible]
venditoris, ab occasu [illegible] bona [illegible], a [illegible] de [illegible]
a [illegible] [illegible] pub. et [illegible] habend. tenend. [illegible]
[illegible] Et [illegible] omnimodam voluntatem faciend., Cum omnibus [illegible]
[illegible] Et que spectant et pertinent [illegible]
[illegible] confines [illegible] Emptoris [illegible]
[illegible] Emptor [illegible] suum [illegible]
[illegible]
[illegible] Emptori [illegible] pro se, Et successoribus suis [illegible]
[illegible] Et [illegible]
[illegible] [illegible] Et [illegible] in [illegible] Contractu cum [illegible]
[illegible] Et [illegible] in [illegible] Et [illegible] suorum bonorum [illegible]
[illegible] Et sub obligatione [illegible]
[illegible] Et [illegible]

[illegible] Cum pacto retrovendendi quandocumque dummodo non sit [illegible]
[illegible] que si fuerit [illegible] venditor [illegible] non
[illegible] pacifice Et quiete, [illegible] Et [illegible] precio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] ...

[illegible] a
[illegible] de [illegible]

Anno a Nativitate [illegible] 150[illegible] Indictione tertia die [illegible] mensis Martii. [illegible] quod Antonii [illegible] de [illegible] ... quorundo [illegible] ...

[illegible] pro [illegible] Quod [illegible] ... Contractus [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... non [illegible] ... [illegible] Et vendidit [illegible] filio [illegible] de Caballero [illegible] ... Campi [illegible] ... in [illegible] in loco [illegible] ab ortu [illegible] ... a [illegible] ... Et [illegible] ... [illegible] et quibuscumque [illegible] ... [illegible] ...

[illegible] ... Compra[illegible] ... Et [illegible] ... [illegible] ... Cobrationi [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

[illegible] ... [illegible] ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quod [illegible]

[illegible] | [illegible]

[illegible]

[illegible] Conuento [illegible]

[illegible] moro [illegible]

[illegible] dedit [illegible]

[illegible]

[illegible] omnib[us] [illegible]

[illegible] dedit omnimoda [illegible]

[illegible] contracta [illegible]

[illegible] et sub oblig[illegible]

[illegible] nob[is] et [illegible]

[illegible] ... dicto ... quondam ... Rome ... [illegible]

... [illegible] ... non ... [illegible]

... et ... [illegible] ... non possit ab ipso vend[itore] ...

... [illegible] ... Quibus ... [illegible]

venditor ... [illegible] ... eadem ... [illegible] ... vendidit

... [illegible] ... ac ... [illegible]

... [illegible] ... Antonio ... [illegible]

... [illegible]

In Christi nõie Amen

... [illegible] ... mo ... [illegible] ... Nativitate ... indictione ... [illegible]

... [illegible] ... Actum Rome in domo

... [illegible] ... [illegible] ... callico

... [illegible] ... atque eius consensu ... [illegible]

Pro quo ... [illegible] ... in ... [illegible]

... [illegible] ... ad ... [illegible] ... Quod ... [illegible]

... [illegible] ... non numerata pecunia ... [illegible]

... [illegible] ... Bernardo ... [illegible]

... [illegible] ... Antonii ... [illegible]

... [illegible] Quod ... [illegible] ... quod ... [illegible]

... [illegible] ... in Amuri ... [illegible]

... [illegible] ... a ... [illegible]

... [illegible] ... et ... [illegible]

... [illegible] ... Et constituit ... [illegible]

... [illegible] ... et eo modo ... [illegible]

... [illegible] ... [illegible]

... [illegible] ... [illegible]

... [illegible] ... [illegible]

Et promisit ... [illegible] ... [illegible]

... [illegible] ... et ... [illegible]

... [illegible] ... et ... [illegible]

... [illegible] ... Et ... [illegible]

Actum [illegible] presentibus [illegible] Petro quondam Leonardi [illegible] de Roma, et Joanne quondam Pauli [illegible] de Caballiis [illegible] ad premissa vocatis et [illegible]

Retrovenditio Marci Symeonis ac Joanni [illegible] de Roma pro ut infra

In Christi nomine Amen.

Anno a Nativitate 156[illegible], indictione tertia, die vero ultima mensis Martii [illegible] Rome super [illegible] Cimiterii [illegible] Joannes quondam Dominica [illegible] de Roma [illegible] et [illegible] quos [illegible] [illegible] ad [illegible] tantummodo [illegible] solidi triginta octo pro [illegible] [illegible] bonorum [illegible] quod totum [illegible] Ibidem Coram [illegible] [illegible] in [illegible] plastris sibi [illegible] [illegible] non numerati [illegible] [illegible] de signo [illegible] [illegible] et retrovendidit sub [illegible] quondam Symeonis [illegible] Leonardi Symeonis de Roma ubi [illegible] [illegible] quondam Symeonis [illegible] successoribus [illegible] particula terre [illegible] [illegible] Capite et ab alio [illegible] in [illegible] [illegible] in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] Compagni Domini [illegible] a [illegible] ad [illegible] particula terre dicti [illegible] [illegible] dicti retroemptoris et [illegible] particule terre [illegible] ut dictum [illegible] [illegible] Constat manu mei [illegible] in [illegible] quondam [illegible] sub anno 1555 die 2[illegible] [illegible] Quod [illegible] [illegible] [illegible] Constituens se possidere [illegible] [illegible] Constituens se possidere [illegible] possessionem [illegible] quam [illegible] dicti retroemptoris [illegible] possessionem [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] dicto retroemptori [illegible] [illegible] et [illegible] premisse retrovenditionis et omnium in hoc [illegible] [illegible] [illegible] sub pena dupli, et sub [illegible] omnium in hoc [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] particule terre [illegible] et [illegible] quod intelligatur [illegible] particule terre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ambobus [illegible] [illegible] [illegible]

inter Arbitralis [illegible] Dominicum bisoni de [illegible]

ipsius ac Justinam [illegible]

Publicatum

In nomine Christi Domini Amen anno ab eius Nativitate 1560 Inditione tertia die vero lune prima mensis Aprilis Actum [illegible] coram me nos. [illegible] Cyprianus lapicida ac Baptista quondam Dominici [illegible] de [illegible] Arbitri ex compromisso [illegible] Dominicum bisoni de [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] eius coniugem et Justinam [illegible]

Considerata sententia per eos lata die [illegible] 1560 in qua cognoverunt cepisse errorem in Congio Vini de quo in ea [illegible] et hoc [illegible] cognitis ab ipsis partibus [illegible] licuit corrigentes [illegible] cassavit et annullavit partem [illegible] Vini [illegible] et absolverunt dictum [illegible] Dominicum a solutione dicti Congii Vini [illegible] in reliquis confirmantes et [illegible] in omnibus [illegible] ac [illegible] de [illegible] vocatis et rogatis

[illegible]

[illegible] sententia die [illegible] 1560 [illegible] sub [illegible] [illegible] pro sua mercede [illegible] in [illegible] et super quibus rogatur [illegible]

Locatio [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] eodem loco

In nomine Domini Amen anno sue Nativitatis 1560 Inditione tertia die vero lune prima mensis Aprilis [illegible] in [illegible] [illegible] filius [illegible] [illegible] in domo sue propriis [illegible] ad [illegible] Martini [illegible]

dedit et locavit Antonio filio Ioannis butaggi de roma presenti et unum comp[ar]tum terre Aritinum [illegible] sit[us] in loco dicto in ridonda [illegible] iuxta et ab altero [illegible] simmiani surgo sit[us] in loco dicto in ridonda [illegible] [illegible] ad habendum tenendum [illegible] et usufructum et hoc pro [illegible] libr. soll. [illegible], quas fuit [illegible] habuisse a dicto [illegible] [illegible] cuicumque [illegible] non numerate [illegible] promittentes per se et de legitimis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] sub obligatione omnium suorum bonorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnibus [illegible] quondam Antonii [illegible] de roma [illegible] quondam leonardi piccotti de [illegible] testibus vocatis et rogatis

[illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible]

In dei nomine Amen anno [illegible] 1500 indictione tertia die autem lune [illegible] Aprilis [illegible] Calunae in [illegible] [illegible] [illegible] Constitutus [illegible] [illegible] Calunatti de Caluna [illegible] [illegible], et suis [illegible] negotiis interesse non valens omnibus melioribus constituit [illegible] procuratorem Sebastianum quondam [illegible] de Caluna [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad faciendum [illegible] venditionis [illegible] plantatis [illegible] et arboribus sitis in villa Calunae [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et a duabus lateribus [illegible] ad [illegible] et accipiendum pretium talis venditionis et de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que [illegible] constituens [illegible] posset si personaliter adesset, et que [illegible] hoc magis [illegible] [illegible] [illegible] promittens omnia ac [illegible] per dictum constitutum habere rata et firma sub obligatione omnium suorum bonorum [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] ac [illegible] diacono aquilonis ac Ant[onio] quondam [illegible] de [illegible] et [illegible] quondam [illegible] [illegible] Calun[ae] testibus rogatis

Iuramentum promissum per magistrum Cyprianum lapicidam et capellam petri de ...[illegible] super sententia arbitraria

publicata

In Christi nomine Amen. Anno 1560 Indictione tertia die vero lune prima mensis Aprilis, Sic in ... [illegible] Dominici bisono coram me notario Compromissarius magister Cyprianus lapicida de tric.mo et Capella quondam dominici petri pici [illegible] tricesimo Amico arbitri ex compromisso inter dictum ... dominicum ... et Iustinam filiam petri a ... minigna de tric.mo ex altera, et tactis ... ... Scripturis in manibus mei notarii iuraverunt ad sancta dei evangelia, quod nomine ... in eorum pura et libera conscientia tulerunt sententiam dici ... feb. 1560 cum ... dici ... iustam et equam ... [illegible] et sic ad laudem dei ... Actum ... me ... mei notarii ... Capella ... de ... Beltrando ... de eodem loco ...

[illegible]

... confessio facta per Iustinam filiam petri ... minigni de tric.mo ... dominico bisono de eodem loco

In Christi nomine Amen anno eius Nativitatis 1560 Indictione tertia die quarta mensis Aprilis, Actum tricesimi in ... domus habitationis domini ... de tricesimo presentibus ... presbitero ... de ... tricessino Capellano ... de ... filio ... dominici ... de ... Domina Iusta filia petri ... minigni de tricesimo ... habuisse a ... dominico bisono de tricesimo lib. soll. septuaginta quatuor et soll. duodecim cum dimidio ... Computatis ... ... mensis feb. ... et promisit ... non petere premissam quantitatem pecunie sub obligatione omnium ... bonorum ... ... rogatum ...

Cessio locationis facte per petrum Angonum de
roma ro. Magdalene uxs magri Jois de [illegible]

In xpi nomine Amen anno ab eius Nat. 1560 Indictione tertia
die 10 [illegible] quinta mensis Aprilis [illegible] in [illegible]
habitationis infrascripte ro. Magdalene [illegible] Josepho [illegible]
[illegible] ac Sebastiano [illegible] Hillari [illegible] de roma [illegible]
Petrus Angon de roma [illegible] Renuntiavit locationem sibi
factam per honorandum [illegible] de [illegible] ro. Magdalene
[illegible] mag. Jois [illegible] et hoc pretio lib. sold.
octo quas dixit [illegible] habuisse [illegible]
[illegible] supra [illegible] et promittit
dicte ro. Magdalene [illegible] pro se de legitimis [illegible] et ma-
nutentione [illegible] sub obligatione bonorum suorum [illegible]

Emptio magri Mauri de roma a petro
filio [illegible] de [illegible]gnano.

In xpi nomine Amen anno ab eius Nativitate 1560 Indictione
tertia die vero vigesima quinta mensis Aprilis [illegible] in
[illegible] Cubiculari domus mei not. Petrus filius [illegible]
[illegible] de [illegible]gnano per se et [illegible] nomine patris [illegible]
[illegible] ad lib. 6 [illegible] pro [illegible] quod [illegible]
[illegible] Constitutis [illegible]
[illegible] Vendidit Magro Mauro quon.
[illegible] de roma [illegible] Com[illegible]
[illegible] sitis in [illegible] in loco dicto Corm[illegible]
de roma [illegible] ad [illegible] Venditori
[illegible] et [illegible] et ab [illegible]
[illegible] Constituens se [illegible] et promittens
[illegible] Mauro emptori [illegible] de legitima
[illegible] et [illegible] promissis [illegible] obligando omnia
[illegible] bona [illegible]

vnius [illegible] quod [illegible] de Villa [illegible] et Con[illegible]
tentum [illegible] ipso [illegible] dicti precii venditionis, obligando omnia sua
bona [illegible] in quem [illegible] venditor [illegible]
[illegible]

Pactum [illegible] Cum [illegible] quandocumque post lapsum [illegible]
[illegible] eidem precio [illegible] quidem
vendidit [illegible] ac [illegible] solum [illegible]

Presentibus [illegible] Magistro Simone [illegible] et [illegible]
[illegible] de ipso loco [illegible] ad premissa habitis vocatis et rogatis

[illegible] per [illegible] filium [illegible] de [illegible]
[illegible]

In nomine Domini amen anno [illegible]
die [illegible] quinta [illegible] Rome in [illegible] cubiculum [illegible]
[illegible] Baptista filius [illegible] de [illegible] per se et [illegible]
[illegible] pro [illegible] pro quibus
[illegible] vendidit vnius [illegible] Com[illegible]
[illegible] magistro [illegible] Rome, et [illegible]
ad Commune vtilitatem [illegible] et pro Continuatione [illegible]
bonorum stabilium [illegible] debet [illegible]
que [illegible] Confessus fuit habuisse [illegible]
non [illegible] dedit, vendidit et relaxavit [illegible]
[illegible] et [illegible] pro [illegible] vnius quarte vnius Campi
terre [illegible] in loco [illegible]
[illegible] terre [illegible] a [illegible] Campus [illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible] voluntatis [illegible]
[illegible] Conditionis [illegible]

Venditio quam dictus in eius promittit [illegible] et ero [illegible]
[illegible] pro [illegible] de legitima [illegible] et expensis [illegible] et omnium
in eo contentorum [illegible] sub pena dupli et sub obligatione
[illegible] et [illegible] suorum bonorum [illegible] et [illegible] et [illegible] de quibus [illegible]

pacham) Cum pacto retrovendendi quandocumque [illegible]
[illegible] et non aliter eisdem pactis
[illegible] et clausulis quibus supra vendidit [illegible] copia [illegible]
[illegible] ac aliis omnibus de [illegible] solitis.

[illegible] dictus [illegible] quod [illegible]
[illegible]

Emptio [illegible] de [illegible] a [illegible]
[illegible] de eodem [illegible] loco.

[illegible]

In nomine Domini Amen. Anno a nativitate 1500 indictione
tertia [illegible] septima [illegible] [illegible] in [illegible]
cubiculari [illegible] mei notarii [illegible] dominicus [illegible]
[illegible] ad [illegible] quod [illegible]
[illegible] hoc [illegible] libras [illegible] septem [illegible]
[illegible]
[illegible] eidem venditori [illegible] emptori [illegible]
[illegible] Alexandro
[illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible] a [illegible]
[illegible] habere
[illegible]
[illegible] possessionem [illegible]

... Curie, ... possessionum ... quam ... et promisit ... de legitima evictione et ... venditionis et in omnibus ... sub obligatione suorum bonorum mod. et ...

Pactum

Cum pacto ... quandocumque post lapsum annorum quinque prox. futurorum ... et clausulis quibus ... vendidit ... copia ... Actum ... Antonij Symeonis de Roma ac ... Simonis ... de ... vocat. et rog.

Venditio ... per ... Antonio quondam Dominici Symeonis de Roma

In nomine Domini Amen. Anno sue Nativitatis 1560 Indictione tertia die vero ... mensis Aprilis ... Pontificatus ... in ... Laurentius filius Hieronymi ... de Roma ... quatuordecim ... quos ... habuisse ... duabus ... pro supplemento ... vendidit Antonio quondam Dominici Symeonis de Roma ... et ... tempore ... sub obligatione omnium suorum bonorum mod. et ... Actum ... filio Baptiste ... de Roma et ... filio ... di Caballico testibus ... habitis vocatis et rogatis.

Locatio cum ... facta per ...
... ...

In nomine Domini Amen. Anno ab eius Nativitate 1560 Indictione

ria et aut [illegible] vndecima [illegible] Aprilis [illegible]
Nicolai [illegible] de Adigiaco [illegible] ad [illegible]
[illegible]. Et [illegible] locauit Francisco filio Petri Cinci de
Caballico [illegible] et conducenti [illegible] Aratium [illegible]
[illegible] Caballici [illegible] cum [illegible] paleis coopertum ab ortu
[illegible] quod [illegible] a meridie [illegible] a strata
ab [illegible] Petri Dominici Mathei, et [illegible]
[illegible] Ad habendum cum omni [illegible]
[illegible] et [illegible] tria ad [illegible] tempore
[illegible] Mariae et Monti Augusti [illegible] prefato locatori [illegible]
successoris, [illegible] Cum promissione [illegible] factis per [illegible]
de quietione et manutentione promissorum [illegible] quecumque sub obligatione
[illegible] presentium et futurorum. —

Quietatio [illegible] honorantiarum

Et [illegible] locatori [illegible] Valentinus [illegible] fuit
pro honorantiis, et honorantiarum nomine ducatos viginti [illegible] ad lib. 624 pro
ducato, quos [illegible] fuit confessus habuisse hoc modo [illegible] ducatos quindecim
in [illegible] habitis in locatione sub die 3 [illegible] Marcii 1560,
et ducatos [illegible], quos fuit confessus habuisse [illegible] Valentinus [illegible]
[illegible] non numeratis [illegible]
rationes [illegible] promittens per se [illegible] dicto conductori [illegible]
[illegible] quietione, et manutentione promissorum, [illegible] quoscumque, obligando omnia
[illegible] mobilia et stabilia [illegible] super quibus rogatus [illegible]

[illegible]

Cum pacto [illegible] quandocumque post lapsum [illegible] octo [illegible]
[illegible] Mariae de Monte Augusto [illegible] et
[illegible] rogatus [illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] et rogatus [illegible]

[illegible] locatio [illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno eius Nativitatis 1560 Inditione
tertia die autem 13 mensis Aprilis. Actum Rome in Thalamo mei not.
Petrus quondam Felicis Ursuti de Ama presens ad [illegible] Saraceni
vendidit et locavit Francisco filio magistri Xaveri de Terra presenti presenti
unam particulam terre, in qua ad presens est Fenimo dicti locatoris sitam
in territorio Rome in loco dicto [illegible]
[illegible] per Joannem [illegible] ad habendum [illegible] pro [illegible]
[illegible] quatuor cum dimidia [illegible]
numeratis Rome dicto [illegible] exceptioni non habitis [illegible]
Promittentes [illegible] sub obligatione omnium suorum
bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum ac specialiter sub obligatione
[illegible] super quibus rogatum [illegible]

Actum ubi presentibus [illegible] Constantino quondam Leonardi Georgii ac
[illegible] quondam [illegible] Egidij Ambrosini de Adeglacco testibus rogatis

Cessio Angeli quondam Dominici Viton de Tavag.co
facta Jacobo quondam Petri Mosai de eodem loco

In Christi nomine Amen, anno eius Nativitatis 1560 Inditione tertia
die autem Jovis XXV mensis Aprilis. Actum Rome in Thalamo Cubiculari
domus mei not. Angelus quondam Dominici nominati Viton de Tavag.co
presens [illegible] ad lib. 6 [illegible] pro duc. Quos [illegible]
nomine eidem Angelo [illegible] promittit pro dimidia die [illegible]
[illegible] et pro alia dimidia die [illegible] futurorum [illegible]
se convenerit ad [illegible] cessit omnino atque renuntiavit Jacobo
quondam Petri Mosai de Tavagnacco presenti [illegible] omnia jura et actiones
que habet seu habere posset, et sibi quomodocumque competunt in et super
unam Campum terre Arative plantatam vitibus, et Arboribus sitam in territorio
Tavagnacci in loco dicto Coda ab ortu [illegible] bona [illegible], a Sylvano
Mosaio, a meridie, et [illegible] ab occidente [illegible]
della Coscia [illegible] et super solio [illegible] cooperto sita [illegible]
[illegible] eiusdem Constantini [illegible] habitationis eiusdem Constantini

Ad [illegible]

Ad habend, tenend, possidend et eius voluntatem faciend etc. Cum
et stare cum onere solvend dictae Confraternitati [illegible] [illegible]
de vino [illegible], tertium unum et medietatem quatuor [illegible] cum
[illegible] [illegible] Contrati ad mensuram [illegible] congruus [illegible]
et medietatem quindecim [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de
vino et [illegible] unum ac [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
Comiti de [illegible] ac [illegible] medio cum pacto [illegible]
[illegible] Antonii de [illegible], et eidem Confraternitati [illegible]
olei contingentem dicto Angelo et nil aliud etc. Constituens ac ponens
[illegible] cessionarium in hoc casu in rem suam procuratorem, [illegible]
[illegible] constituens procuratorem etc. Cum clausula constituti pro
[illegible] etc. Et promittens [illegible] dicto cessionario [illegible] pro se
de legitima defensione et [illegible] dictae cessionis, et omnia
in hoc [illegible] contenta [illegible] [illegible] etc. Sub obligatione omnium et
singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium praesentium et futurorum de quibus [illegible]

Actum ubi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] officiali Curiae [illegible]
[illegible], ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] in plebe [illegible] [illegible] pagnaci [illegible]
[illegible] et hominis villarum [illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius Nativitate [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] tertia die aut Martis ultimo mensis
Aprilis. Actum in villa pagnaci super platea, [illegible] in loco solito [illegible]
ubi de mandato infrascriptorum [illegible], voce [illegible], sono [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] congregata [illegible] omnium [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
vicini etc. [illegible] communis pagnaci,
[illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Valentinus quondam Luce
Andreas Dominici [illegible]
Bernardinus Corsus [illegible] de
[illegible]
Johannes de Blasio Furnii
Dominicus [illegible]
Daniel [illegible]
Dominicus Ghirardi
Johannes [illegible]
Hieronymus quondam [illegible]
Daniel Laurentii [illegible]
Jacobus [illegible]
Dominicus [illegible]
[illegible]
Sebastianus quondam Dominici
[illegible]
Leonardus [illegible]
Sebastianus [illegible]
Antonius [illegible]
[illegible] Cornarius
Valentinus [illegible]
Jacobus [illegible]
Baptista de [illegible]
Sebastianus a [illegible]
[illegible]
Jacobus quondam Philippi
Josephus [illegible]
Johannes [illegible]
[illegible]
Johannes Maria [illegible]
Johannes [illegible]
Valentinus quondam [illegible]
[illegible]
Daniel quondam [illegible]
Andreas [illegible]
Pro communi [illegible]

Blasius [illegible]
Dominicus [illegible] Furnii
Valentinus [illegible]
[illegible]
Philippus a [illegible]
Jacobus [illegible]
Johannes [illegible]
Johannes Antonius [illegible]
Josephus [illegible]

Pro communi [illegible] et [illegible]

[illegible]
Jacobi quondam [illegible] Angeli [illegible], et
Jacobus [illegible] Furnii
Bernardinus Palmitius
[illegible]
[illegible]
Hieronymus [illegible]
Sebastianus quondam [illegible]
Bernardinus [illegible]
[illegible]
[illegible]
Angelus quondam [illegible]
[illegible]
[illegible] omnes de
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Antonius Carnius de [illegible]
[illegible]
[illegible]
Symon [illegible] et Philippus
[illegible] de [illegible]

Qui omnes suprascripti

qui omnes suprascripti personaliter Constituti Coram me notario et testibus
infrascriptis ad hoc specialiter habitis vocatis et rogatis ex facientes
maiorum et saniorum [illegible] villarum et [illegible] hominum et
universitatum et Cum [illegible] (prout ibi asserunt) parrochialis
Ecclesie vicariatus nuncupate Sancti Georgii de [illegible] et [illegible]
[illegible] vacante, et vacat per obitum [illegible]
cuius ultimi quieti legitimi et Canonici possessoris cum quondam [illegible]
[illegible] et [illegible] seu [illegible] quotiens [illegible] ad eorum presentationem
[illegible] quando vacat spectet et pertineat ad universitatem [illegible]
[illegible] supradictis prout etiam [illegible] declaratione [illegible]
[illegible] patronatus ad
[illegible] illi ut permittitur Competenti, et de
[illegible] et [illegible] illis subiectis providere
[illegible] ecclesie [illegible] maturo Consilio, Considerato colloquio
habito super hoc [illegible] maturo Consilio, Considerato colloquio
et longa deliberatione non vi [illegible] dolo [illegible] aliqua alia
[illegible] circumventi [illegible] et animo bene deliberato
[illegible] ac quibuscumque illicitis pactione et machinatione
[illegible] et [illegible] quibus melius et
[illegible] unanimiter et concorditer ac nullo penitus
[illegible] matris et totius Curie celestis
[illegible] et presentaverunt [illegible] et
[illegible] in eorum et animarum suarum et dicte ecclesie
[illegible] ut permittitur sive alio quovis
[illegible]
[illegible] per obitum [illegible]
Vicarii [illegible]
[illegible] vicario Aquilegiensi, [illegible] et Illustrissimo [illegible] Patriarche
[illegible] et aliis quibuscumque [illegible] in [illegible] confirmatio
[illegible] ab eis instituendi et
[illegible] Cuilibet quatenus [illegible]
[illegible] et admittere dictumque Ecclesiam ut permittitur
[illegible] cum omnibus [illegible] et pertinentiis suis, ac illi [illegible]
[illegible] conferre et assignare, et de ea illi
[illegible] presentato [illegible] quemadmodum [illegible]
providere velint et [illegible]

Jacobi [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
parochialis ecclesia [illegible] Altissimo non modicum [illegible] [illegible]
et quatenus opus sit et non alias [illegible] ordinaverunt, et
Constituerunt suos certos et indubitatos procuratores [illegible]
[illegible] Symonem [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
Jacobum [illegible], [illegible] Jacobum [illegible] [illegible] Comi de
[illegible] Josephum [illegible] et Blasium [illegible] [illegible]
[illegible], et Jacobum [illegible] de [illegible] [illegible] suprascriptos
[illegible], et in solidum ita ut [illegible] [illegible] alter [illegible], [illegible], et
[illegible] possit [illegible] eorum nomine et pro eis Comparendum coram domino
[illegible] [illegible] vel aliis [illegible] [illegible], seu Confirmandi [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et
[illegible] pro dicta presentationis et electionis admissione
aliisque omnibus inde necessariis et quomodolibet oportunis
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
in premissis nullus [illegible] vel [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] sub [illegible] [illegible] [illegible], et substitutos [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] premissa [illegible], que in [illegible] [illegible], magis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sub obligatione omnium
[illegible] bonorum [illegible] et [illegible] [illegible] et futurorum [illegible] [illegible]
[illegible] renuntiatione omnium, et [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quocumque [illegible] et super quibus rogaverunt [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Lavagnaco, ac [illegible] [illegible] Nicolai
[illegible] [illegible] [illegible] testibus [illegible] [illegible] ad premissa vocatis
[illegible]

Notificatio facta R.do d. Jacobo Marachs [illegible]
Electionis in eius persona, et acceptatio eiusdem.
(Publicatum)

In Christi nomine Amen. Anno ab eius nativitate 1560 Indictione
tertia die vero [illegible] primo mensis Maij. Actum Utini in Camera
Audientiae domus Patriarchalis [illegible] Cum intimata et noti-
ficata fuisset R.do d. Jacobo Marachs Vic.o Patriarchali Aquileiensi
[illegible] ad ecclesiam parrochialem [illegible]
S.ti Giorgii de Pagnaco dioecesis Aquileiensis ab hominibus [illegible]
villarum Pagnaci, Castellerianum, Lazachi, et [illegible], ad quos, [illegible]
[illegible] spectat [illegible] patronatus ipsius ecclesiae, et presentandi
[illegible] vacare contingit [illegible]
[illegible] Domicilum [illegible]
[illegible] per [illegible] Cumi de Pagnaco
[illegible] Jacobum [illegible] Leonardum Comi de Pagnaco
[illegible] et [illegible]
[illegible] de Lazacho homines ad hoc specialiter deputatos ab
[illegible] et ab [illegible] qui eum elegerunt
et [illegible] instrumentum [illegible] ad eo [illegible] eorum
electionem et presentationem [illegible] manu mei subscripti
[illegible] admitteret et acceptaret, eamque ratam, gratam, et acceptam
habere vellet, susciperetque curam et regimen dictae ecclesiae, et animarum
[illegible] qui [illegible] R.dus d. Jacobus
Marachs [illegible] et requisitionem [illegible]
[illegible] et non contemnendam quatenus ius patronatus [illegible]
[illegible] ecclesiae et animarum [illegible]
[illegible] cum [illegible] suis [illegible] et
[illegible] prompte illamque admisit, et acceptavit
[illegible] et probata consue-
[illegible] curam [illegible] et
[illegible] dictae ecclesiae [illegible]
[illegible] protestans [illegible] non [illegible] institutio
[illegible] non [illegible] Rogatus de premissis ego notarius [illegible]
[illegible] Bartholomeo [illegible] Cancellario Patriarchali
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

et rogatis [illegible] testibus necnon [illegible] hominibus et [illegible]
[illegible] et vicarium [illegible] ecclesie sibique [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius nativitate [illegible]
[illegible]
tertia [illegible] Rome in [illegible] cubiculari domus
habitationis mei notarii [illegible] dominus [illegible]
[illegible] nunc [illegible] pro se et successoribus
[illegible] Conventus confessus et manifestus fuit
[illegible]
Antonii [illegible] de [illegible] et [illegible] pro se
[illegible] quibuscumque [illegible] libras [illegible] triginta [illegible]
[illegible] debita sibi per dictum Jacobum [illegible]
[illegible] de qua dictum fuit constare per declarationem
[illegible] Mariam [illegible]
[illegible] sub suis [illegible] et dicunt in ipsa
declaratione [illegible] non habuerunt [illegible]
[illegible] habendi [illegible]
[illegible]
promissione per se et [illegible] suos facta dicto Jacobo [illegible]
pro se [illegible] non petendo amplius quicquam occasione [illegible] librarum
triginta [illegible] obligatione omnium et singulorum suorum bonorum [illegible]
[illegible] Sebastiano [illegible]
[illegible] Simeonis de Roma [illegible] vocatis et rogatis

[illegible]

In Dei Nomine Amen.

[illegible]

In Christi Nomine Amen.

Anno ab eius Nativitate 1560 Indictione tertia die aut[em] [illegible]
Iunii 13 [illegible] Maii [illegible] in [illegible] Cabicularii [illegible]

Valentinus quondam [illegible] Joannis [illegible], archiarius quondam
Petrandi Stephani ambo de [illegible] Vertue et [illegible] [illegible]
[illegible]
Dominicus dicti quondam Joannis, eius fratrem de eodem loco ex altera
[illegible] dividendum eorum bona tam mobilia quam stabilia et ad componendum
qualecunque [illegible] inter ipsos fratres quacunque de causa [illegible]
[illegible] medio terminari [illegible] [illegible], ac
etiam aequaliter dividere bona eorum inter ipsos [illegible] factis prius aequalibus
[illegible] portionibus de bonis [illegible] [illegible] [illegible] dicti fratrem [illegible] una
[illegible] suprascriptis [illegible] [illegible]
[illegible] meditatem [illegible]
[illegible] et murata ab occidente [illegible] portionem infrascripti Dominici
usque ad terminos [illegible] ab ortu [illegible] Bertrando
[illegible] ab aliis vero partibus [illegible] viam publicam [illegible] portionem [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] portionem dicti Dominici
[illegible] ad terminos [illegible] ab occidente [illegible] viam publicam [illegible]
[illegible] Comasi [illegible] in loco dicto Zelada ab
[illegible] Guielmi de Cotte[illegible] a meridie [illegible] Blasii [illegible]
et ab occidente [illegible] bonum Dominici [illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] suprascriptis [illegible] bona stabilia infrascripta [illegible] portionem
[illegible], que est ab ortu [illegible] portionem dicti Petri [illegible]
[illegible] portioni dicti [illegible] ad terminos et
[illegible] ab occidente [illegible] ad
terminos [illegible], et ab aliis partibus [illegible] viam publicam [illegible] meditatem
[illegible] dicti [illegible] ab occidente [illegible] suprascriptam portionem [illegible] ad terminos
[illegible] bonum Joannis Leonardi Blasii [illegible]
[illegible] della Bargiana ab ortu [illegible] viam publicam [illegible] la Bargiana
[illegible] bonum suprascripti Valentini [illegible] et [illegible]
[illegible] Vertue declaraverunt quod bona que ipsi fratres habent ad affictum [illegible]
[illegible] de Cott[illegible] [illegible] communiter [illegible] ab ipsis, et communiter solui affictum

Item quia domus Palombi dicti dominici [illegible] super portas [illegible]
[illegible] declararunt quod [illegible] [illegible]
tantum quantum [illegible] domum [illegible] [illegible]
dictus dominicus teneatur relaxare suas domos dicto Petro et [illegible]
ab eius portione [illegible], Item
Item declararunt quod stabula erit communia et [illegible] Petrus [illegible]
vellet portionem stabuli [illegible] dicto dominico usque ad festum
[illegible] proximum futurum dictus dominicus [illegible] et teneatur [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] ad terminum premissum
[illegible] quod dictus dominicus possit quandocumque ad eius libitum [illegible]
[illegible] sunt sue portionis [illegible] et alio transportare
[illegible] condemnarunt [illegible] [illegible]
[illegible] vocati [illegible] domini Alexandri [illegible] Petri et [illegible]
[illegible] et consuetudinem domus [illegible] et insuper
[illegible] dicti Alexandri [illegible] aequaliter
Item declararunt quod inter eorum portiones [illegible]
videlicet [illegible] per quas ingredi et [illegible] possint
[illegible] ad suas portiones, et quod dominicus teneatur per
portionem sui [illegible]
[illegible] Antonii [illegible] ac dominico [illegible]
[illegible] de Roma [illegible] rogatis [illegible]
[illegible] dominico et Petro [illegible]
[illegible], et declarationem [illegible] in omnibus laudamus
et approbamus [illegible] quibus rogamus [illegible]

Emptio dominici pietri de [illegible] a Baptista
Quondam Leonardi [illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius Nativitate [illegible] Indictione
tertia die [illegible] [illegible] Alexandri [illegible] in Palatio [illegible]
[illegible] Baptista quondam Leonardi dominici de Roma per se [illegible]

[illegible] quinque ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pretium [illegible]
ab [illegible] emptore Computato [illegible] [illegible] [illegible] habito pro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et vendidit domini quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible], et [illegible]
[illegible] [illegible] terre [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in [illegible]
et [illegible] [illegible] in loco dicto [illegible], o [illegible] [illegible], ab ortu [illegible] [illegible]
bona dicti venditoris Contiguam [illegible] [illegible], a [illegible] [illegible] bona [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] et [illegible] [illegible] bona dicti [illegible] emptoris et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] omnem voluntatem
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] Cum [illegible] et [illegible] suis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Constituens, se [illegible] dicti emptoris possidere donec [illegible]
emptor [illegible] possessionem, quam [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] emptori [illegible] pro [illegible] ac [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] quocunque [illegible] obliga[illegible] [illegible]
bonorum mob. et stab. presentium et futurorum [illegible]

[illegible] fideiussio [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] venditor [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Constituit Manutentorem pro [illegible] [illegible] obligando
[illegible] bona, [illegible] quem promisit [illegible] [illegible] [illegible] venditor
sub obligatione omnium suorum bonorum mob. et stab. presentium [illegible]

[illegible] Pactum

Cum pacto retroemendi quomodocunque particulam terre supra venditam
dummodo non sit sata, que si fuerit sata non possit retroemi nisi
prius Collectis fructibus per emptorem [illegible] [illegible] pretio [illegible] clausulis,
quibus supra vendidit, salvis etiam [illegible] [illegible] solvendis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible]

Mutuum Angeli B. quond. magistri Francisci fabri de Rigulo
factum Francisco Cimarolle ... [illegible]

In xpi nomine Amen anno ab eius Nativitate 1560 Indictione
tertia die vero sabbati 15 mensis Maij. Actum in domibus habitationis mei
Rigolium, Angelus B. quond. magistri Franci. fabri de Rigulo sponte
et ex ... dedit Francisco Cimarolle de Rigulo presenti et recipienti nomine
suo mutui et ad bonum amorem ... plastras argenteas valoris quatuor
valoris ... pro qualibet plastra ... cuiuslibet ...
pro quibus idem Franciscus Cimarolla promisit eidem Angelo
presenti et suis pro se et successoribus suis dare et solvere
effectualiter tot frumenti et siliginem pro pretio valente sabbato
ante festum Sancti Jacobi proxime futuri de mense Julij vel sabbato
immediate sequenti dictum festum sub pena omnium damnorum dispendiorum
ac interesse litis et expensarum ac etiam sub obligatione omnium et singulorum
suorum bonorum mobilium et ... presentium et futurorum de quibus rogatum ...
... presentibus ibidem Josepho quond. Petri ...
ac ... ac Francisco quond. Petri Crivausii de ... testibus.

Retroemptio Baptiste quond. Bartholi Picini de Tavag...
a Camillo quond. Dominici Picini de ipso loco.

In xpi nomine Amen Anno ab eius Nativitate 1560 Indictione
tertia die vero tertia mensis Junij. Actum Tavagnaci in ...
... Bartholomei ... presentibus ... Bartholo ...
ac Leonardo quond. ... testibus vocatis et rogatis.
... Camillus quond. Dominici Picini de Tavagnaco per se et ...
suos ... coram testibus ... et me notario ...
... et ... depositum ... ad ...
... quatuor ... per Baptistam quond. Bartholi

[illegible]
Dicimi de Zauagnaro [illegible] occasione retrouendicionis [illegible] sub [illegible]
in manibus Valentini [illegible] de Zauagnaro, et dum fuit Confirmi
[illegible] Valentini [illegible] notarii [illegible] sub [illegible]
[illegible]
[illegible] omni exceptioni non numeratae [illegible] sub [illegible]
[illegible] habere [illegible] et retrouendidit [illegible] quondam Bartholomei
[illegible] de Zauagnaro [illegible] et [illegible] pro [illegible]
[illegible] quibuscumque [illegible] Campum situm in finibus Zauagnari in loco dicto
[illegible] de [illegible] plantata una planta vitibus et arboribus ab ortu, et
meridie [illegible] Campum [illegible] ab occasu [illegible] Campum [illegible]
[illegible] Zau. [illegible] et [illegible] plures [illegible] Campum [illegible]
retrouendicionis emerat [illegible] quondam Bartholomeo [illegible] eiusdem [illegible]
[illegible] dum [illegible] in [illegible] manu [illegible] Alouisij [illegible]
[illegible] notarii [illegible] sub Anno 1550 [illegible] quod
[illegible] huius retrouenditionis sit cassum et nullius valoris
[illegible] et omni eius voluntatem
[illegible] cum omnibus Constituens se [illegible] retrouenditor
[illegible] retrouenditionis [illegible] dictum Campum
[illegible] ipse [illegible] possessionem [illegible], quam [illegible]
[illegible] dedit [illegible], [illegible] per se et
[illegible] retrouenditori [illegible] et
[illegible] et successoribus suis quibuscumque [illegible] legitime
[illegible] retrouendicionis [illegible]
[illegible] et quomodocumque [illegible] contractum [illegible] quibuscumque
[illegible] Sub pena dupli et sub obligatione
[illegible] et stabilium [illegible]
[illegible] hoc [illegible] dato et facto [illegible] quod [illegible]
[illegible] retrouenditor [illegible] quoque modo
ipsum Campum [illegible] seu obligasset et [illegible]

Confessio [illegible]

Confessio Bernardi filij Dominici Mathei de [illegible] facta Francisco filio petri Centij de caballito.

In christi nomine Amen. Anno eius Nativitatis [illegible] tertia die vero Iovis [illegible] mensis Junij. Actum [illegible] in [illegible] [illegible] Bernardus filius Dominici Mathei de [illegible] per se et successores suos quoscumque [illegible] [illegible] et mei notarij Confessus et [illegible] fuit se habuisse et effectualiter recepisse a Francisco filio petri Centij de Caballito [illegible] et suis pro se et successoribus suis quibuscumque [illegible] [illegible] ad [illegible] pro [illegible] pecunijs sibi [illegible] pro duabus [illegible] a dicto Bernardo et Francisco in solidum [illegible] [illegible] [illegible] Claudo de [illegible] ac [illegible] Mathei de eodem loco sibi Francisco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] causa et occasione premissorum [illegible] [illegible] utilitatis [illegible] nullo tempore petere quicquam ab ipso Francisco [illegible] successoribus suis sub [illegible] [illegible] et sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] Bernardus [illegible] Francisco [illegible] et suis pro se [illegible] [illegible] sit sibi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible]

Actum ubi [illegible] presentibus [illegible] de [illegible] [illegible] Nicolao [illegible] de [illegible] [illegible] rogatis.

[illegible] remissio, et quietatio [illegible] pro Dominico [illegible] Alexandro [illegible] publicatum.

In christi nomine amen, anno eius Nativitatis [illegible] Indictione tertia die vero [illegible] mensis Junij. Actum [illegible] in [illegible]

Cubiculari domus mei not. Dominicus quondam Thome [illegible] de roma Confessus fuit habuisse ab alexandro filio magistri [illegible] de roma [illegible], et sunt pro se [illegible] libras soll. vigintiquatuor, et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ab ipso Dominico [illegible] ut Constat manu mei [illegible] etc. et [illegible]
fecit finem et remissionem et quietationem [illegible] [illegible] non petendo
[illegible] ab eo [illegible] Cassando clausulam [illegible] debiti librarum
vigintiquatuor et soll. [illegible] etc. Et [illegible] [illegible] [illegible] dicto
Alexandro [illegible] de legitima [illegible] et [illegible] Contrarium
in [illegible] [illegible] obligando omnia sua bona [illegible] et [illegible]
et [illegible] de quibus rogatus fui [illegible]

Actum [illegible] presentibus [illegible] [illegible] de Carmis [illegible]
Dominico [illegible] de roma testibus vocatis et rogatis

[illegible] [illegible] [illegible] leonardi [illegible] de
roma [illegible] [illegible]

[Publicatum]

In [illegible] nomine Amen. Anno ab eius nativitate 1505 [illegible] indictione
tertia die vero [illegible] [illegible] mensis [illegible] Actum [illegible] in [illegible]
Cubiculari domus mei not. etc. Quia [illegible] Augustinus quondam
leonardi [illegible] de roma [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] producit
vendidit magistro [illegible] [illegible] nunc [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] in et super [illegible] sue habitationis
[illegible] domus [illegible] et [illegible] [illegible] site in villa rome ad
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], et a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de roma
et [illegible] [illegible] [illegible] Constare manu [illegible] [illegible] not. mei
sub [illegible] Anno, et die [illegible] in eo [illegible] quod in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam Leonardi [illegible]

de roma

de urbe. Le[illegible] suum emptor pro [illegible]
sedimines, ut dicti Constitit ingrum extimationis [illegible]
[illegible] intendit tenet [illegible] cum emptor [illegible]
[illegible] Deffectu [illegible] liberavit [illegible] mag. pro
[illegible] se tenet ad [illegible] facere [illegible]
[illegible] ad lib. [illegible] pro duc. et [illegible] ac coll. quatuor
pro Cotia insta quod toto [illegible] fuit factus habuisse, a [illegible]
Mag.ro Mauro [illegible] Petrone [illegible] mag.ro
Mauro [illegible] et [illegible] proseq. [illegible] stare [illegible]
[illegible] sedimine ipm. [illegible] salvum sibi, et
[illegible] effectibus diversis, et non solutis [illegible] habendi tenendi
possidendi [illegible] et suam voluntatem faciendi cum [illegible]
Cum clausula constituti et promissione de rato pro facto, et
dato [illegible] obligando omnia sua bona pro legitimis [illegible], et
[illegible] Xea[illegible] fratribus Valentino
quondam Francisci Augustini de Urbe [illegible] Petro [illegible] rogatus

Emptio Valentini quondam Francisci Augustini [illegible] de
urbe a [illegible] et Andrea fratribus de [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius Nativitate [illegible] Indict.
tertia die [illegible] Martis secunda mensis Julii. [illegible]
Cubiculari [illegible] Bernardinus ac Andreas fratres
et filii quondam Dominici de [illegible] Gerardo incole [illegible] pro [illegible] et
[illegible] simul et in [illegible] Cum debita Renuntiatione [illegible]
[illegible] Constitutionum [illegible] et foro conven-
[illegible] ad lib. [illegible] pro duc. [illegible]
[illegible]
[illegible] vendiderunt [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible] ac in perpetuum vendiderunt, et tradiderunt

valentino quond. Simonis ~~Ser Johannis~~ [illegible] de [illegible] pñti
[illegible] et suis [illegible] unum petium terrarum [illegible] in [illegible]
[illegible] et pertinentiis [illegible] in loco dicto val. de [illegible] ab oriente
[illegible] [illegible]
[illegible] Leonardi de [illegible], ab occidente [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] montibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] faciendum cum omnibus [illegible]
et pertinentiis et infra dictos confines consistentibus Constituens se [illegible]
nomine dicti emptoris [illegible] emptor ad libitum acceperit
possessionem, quam [illegible] promittentes per [illegible]
[illegible]
[illegible] obligando omnia eorum
bona mob. et stab. [illegible] et super quibus [illegible]

Actum [illegible] presentibus dominico quond. [illegible] de [illegible]
et dominico quond. [illegible] de [illegible] testibus vocatis et rogatis

[illegible] dicti loci et [illegible]

Pactum

Supradictus valentinus [illegible] dictis [illegible] venditoribus
[illegible] et [illegible] de [illegible]
quandocumque supradictum pratum tempore [illegible] de
[illegible] et non [illegible] nisi prius [illegible] eisdem [illegible]
[illegible] et clausulis, quibus supra [illegible] solvit [illegible] si
[illegible] ac aliis [illegible] et de quibus rogatus [illegible]

Compromissum inter [illegible] botti de Castellione [illegible]
[illegible] ac [illegible] et petrum [illegible] botti de eodem loco

In Christi nomine domine Amen, Anno ab eius Nativitate

1500 Indictione tertia die aut lune octavo mensis Julij. Actum
Pagnaci sub andito domus dicti burit. Daniel quondam Petri
botti de [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible]
et filij quondam Mathei botti de ipso loco Castellinj ex altera de
litibus et differentijs que inter ipsas partes vertit occasioni
[illegible] divisiones inter eos factas manu ser Bertrandi Sabbatini
[illegible] sub die et anno [illegible] Concorditer et de
[illegible] modo et iure veneto et inappellabiliter ac sentencia formam
et [illegible] consilij [illegible] de iure et de facto se se
[illegible] et compromissum fecerunt in probos viros
[illegible] Paulus de Pagnaco Valentinum filium botti de
Castellinio et [illegible] Juliani de Cott. prati tamquam in arbitros
[illegible] et communes amicos
[illegible] concorditer et de plano assumptos ad videndum divisiones
inter eos factas ut nominatas et eas augendum vel minuendum
[illegible] condemnandum absolvendum et quicquid de iure et
de facto fuerit visum faciendum et quecumque dictas promittentes
dicte ambe partes [illegible] firmum et gratum quicquid
per ipsos judicatum vel sententiatum fuerit sub pena ducatorum centum
solvenda committenda per partem non observantem parti observanti
obligando omnia eorum bona mobilia et stabilia [illegible] et [illegible]
[illegible] et pacto quod ipsi arbitri habeant [illegible] sententiasse
[illegible] de iure [illegible] de facto et [illegible] nullatenus judicasse
in [illegible] quibus [illegible]

Actum [illegible] [illegible] [illegible], ac [illegible]
ac Daniele [illegible] [illegible] de Pagnaco testibus rogatis [illegible]

Sententia arbitralis inter Danielem botti de
Castellinio et [illegible] ac [illegible] [illegible] de [illegible]

Publicatum

In Christi nomine Amen, anno ab eius Nativitate 1500 Indictione

tertia die aut[em] Jovis 13 m[ensi]s Julii [illegible] in villa Coloniti [illegible]
in Cortivo infrascripti Francisci Arbitri. Ubi p[redic]tus Daniel a Paulis
de [illegible], Valentinus botti de Casulleriis, ac Franciscus [illegible] Juliani
de Colloneto [illegible] arbitri arbitratores [illegible]
ut com[m]unes amici electi et assumpti concorditer a Daniele quon[dam]
Petri boti de Casulleriis [illegible] ac [illegible], et Petro
filio [illegible] quon[dam] Mathei botti de [illegible] loco, dicti Danielis
[illegible] nominato Matheo q[uondam] defuncto [illegible] altera [illegible]
[illegible], Compromissum [illegible] in Compromisso [illegible]
sub [illegible] de die lune [illegible] m[ensi]s Julii in[fra]s[crip]ti 1560. Qui Arbitri
[illegible] compromissum [illegible] et
[illegible]
[illegible]
occasionibus descriptis in [illegible] Compromisso [illegible]
[illegible], a quo omnia, [illegible]
[illegible], sententiant, et declarant ut infra [illegible] Danieli botto
[illegible] cognitum [illegible] contiguo [illegible]
[illegible] situm in villa Casulleriis [illegible] Quarum
[illegible] esse in [illegible] positum [illegible] Danieli
[illegible] quae [illegible] voluerunt [illegible]
[illegible]
[illegible] et minori portioni [illegible] sibi proportioni
[illegible] de Chia[illegible]
[illegible] Que portio [illegible] in portione
Danielis et est in villa Casulleriis et Confinat a meridie [illegible]
[illegible] suis confinibus [illegible]
[illegible] supradictum Danielem [illegible]
[illegible] de quibus in [illegible] declaratione manu
[illegible] Confirmand[illegible]
[illegible] Danielis in sententia lata per [illegible]
[illegible] de [illegible] Arbitros [illegible] Confirmand[illegible] manu [illegible]
Laurentii [illegible] de [illegible] sub die [illegible] et in [illegible]

declarantes p[er] dicto viri d[omi]no Manfredi blasonii [illegible] et assistur dividantur hoc modo inter eos [illegible] Manfredi [illegible] et duo [illegible] [illegible] et q[uod] debita [illegible] solvantur similiter [illegible] per [illegible] [illegible] et [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad exhibendu[m] [illegible] [illegible] diligentius [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] reliquis vero omnib[us] confirmavit [illegible] [illegible] [illegible] protes[tat]e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in duob[us] [illegible] pro singulo eor[um] et mihi not[ari]o [illegible] duos [illegible] pro dimidia [illegible] hoc [illegible] dictis et non modico [illegible] et laboris in [illegible] modi [illegible] [illegible] dicti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] testibus vocatis et rogatis etc.

Die xxx m[ensi]s Julij 1560 [illegible] Publicatio
[illegible]

Actum in villa [illegible] in Curia [illegible] mag[nifi]ci [illegible] Comparuit [illegible] quond[am] [illegible] de Castellis [illegible] proprio ac [illegible] [illegible] [illegible] pro quo promisit de rato in bonis suis [illegible] et [illegible] [illegible] qualiter [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altera [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ab ea [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] De et super quib[us] rogavit etc.

Actum [illegible] [illegible] mag[nifi]co [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Intimata per Iacobum Cornelii de Gloffa [illegible]
Divisionum [illegible] illos del Lupo de [illegible]

Publicatum [illegible]

[illegible] Anno Domini [illegible] a Nativitate [illegible] Indictione tertia die [illegible] mensis [illegible] in [illegible]
[illegible] mei notarii [illegible]
de [illegible] arbiter deputatus [illegible]
de [illegible] et [illegible] de [illegible] primo [illegible]
[illegible] Compromisso [illegible] Lupo [illegible] [illegible]
[illegible] Lupo [illegible] [illegible] cognomento [illegible]
[illegible] Lupo [illegible] ut [illegible] compromisso
[illegible] [illegible] ad cognoscendum
et iudicandum de debitis, et creditis ipsorum de Lupo de [illegible]
et ad [illegible] contentiones inter ipsos Arbitros [illegible]
[illegible] ipsorum del Lupo [illegible] differentiis
Arbitrorum [illegible] in [illegible] Cornelii, et habita
[illegible] informatione debitorum et creditorum ipsorum del Lupo [illegible] Romine
[illegible] declaravit et condemnavit suprascriptum Iacobum
et [illegible] ad solvendum pro [illegible] portionibus [illegible] valorem [illegible]
facultatis et [illegible] bonorum [illegible], et [illegible]
et [illegible] portionem [illegible] sibi [illegible]
[illegible] quatuor ad libras [illegible] ducatos. Absolvens [illegible]
[illegible] Iacobum liberum ab omnibus, que sibi [illegible] possent
[illegible]
[illegible] ad [illegible], que [illegible] in manibus
[illegible] Iacobi, et condemnans ipsum Iacobum ad solvendum omnia et [illegible]
[illegible] debita [illegible] et etiam ad exigendum credita
[illegible] del Lupo [illegible] et [illegible] reliquis [illegible]
[illegible] latas, [illegible] ipsos [illegible]
[illegible] mercede ipsis Arbitris et mihi notario [illegible]
salario [illegible] et [illegible] quatuor [illegible] mihi notario [illegible]

[illegible]

Actum [illegible] presentibus Baptista quondam Dominici [illegible] de rigolo ac Dominico quondam Blasii Corratti de Roma testibus [illegible]

Die penultimo mensis Julii 1500
Indictione tertia

Ibique in thalamo cubiculari domus mei notarii presentibus Dominico quondam Blasii Corratti de Roma ac Francisco quondam Pauli Zinarolle de rigolo testibus vocatis et rogatis [illegible]

Comparuit Stephanus quondam Valentini a lupo primo nomine ac Baptiste eius fratris suum [illegible] ex prima ac Aloisyus quondam Antonii [illegible] Curator Petri quondam Symonis a lupo minoris ex secunda et protestaverunt pro publicatione [illegible] [illegible] inter eos ex duabus et Jacobum ac Dominicum fratres quondam Valentini a lupo ex tertia quod fuit per me notarium publicata et a [illegible] premissis [illegible] Stephano nomine Baptiste fratris et Aloisyo nomine minoris laudata in omnibus etc.

Die Martis penultimo mensis Julii 1500
Indictione tertia

Actum [illegible] presentibus Francisco quondam Pauli Zinarolle de rigolio ac Dominico quondam Blasii Corratti de Roma [illegible] testibus [illegible]

Comparuit Valentinus quondam Francisci Angeli de Roma [illegible] Curator Baptiste quondam Valentini a lupo minoris [illegible] pro Jacobo dicti quondam Valentini a lupo ac pro Dominico dicti Jacobi [illegible] et publicavit protestavit pro publicatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cui sic instrumentum publicatum [illegible] quondam Simonis a lupo [illegible]

petijt termini dierum quindecim respondendi. Et si ordinarius ipsum terminum non responderit Contentauit, quod habeatur pro laudata ut de quibus supra.

Die quarta mensis Augusti 1560
Indictione tertia

Actum Pagnaci super platea presentibus presbitero Jacobo [illegible] officiorum ac Bartholomeo [illegible] de Pagnaco testibus. Valentinus quondam Simeonis [illegible] Augustinus [illegible] Iacobo a Lupo de [illegible] in termino dierum quindecim sibi [illegible] ad respondendum super sententiam [illegible] Contentauit et ipsam sententiam in nullo laudauit [illegible] tamquam [illegible] dicit reprobari, et ab ea appellare ut de quibus supra.

Sequitur [illegible] Lorenzi [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] presentis libri ut ibi uidendum erit [illegible] cart.

Conuentio [illegible] Trivini nomine suo et fratris ad [illegible] Antonij Simeonis de Vema.

In Christi nomine Amen. Anno 1560 Indictione tertia die [illegible] Martis [illegible] mensis Augusti [illegible] in [illegible] [illegible] domus mei notarii [illegible] filius [illegible] Trivini de Vema [illegible] nomine [illegible] sui fratris pro quo de rato promisit, et a quo [illegible] commissione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] condemnatus [illegible] [illegible] Antonij quondam Dominici Symeonis de Vema [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible], et [illegible] tribus [illegible] sibi debitis [illegible] [illegible]

coi inter eos Concordie venditionis pro [illegible] auctrum et [illegible]
ibi [illegible] in moneta Curenti [illegible] Pt omi Lea [illegible]
[illegible] non numerati [illegible] promittens pro se et [illegible] quod
[illegible] effectualiter [illegible] ipsi Antonio [illegible] et suis [illegible]
totu [illegible] usque ad [illegible]
[illegible] de [illegible] Obligando omnia eius bona
mob. et stab. [illegible] et [illegible] de quibus rogatus [illegible]
[illegible] de Carnis [illegible]
Condali de [illegible] et rogavit [illegible]

[illegible] et [illegible]

Antonius quondam Dominici Simeonis de [illegible] pro se [illegible] vocavit
se [illegible] satisfactum de [illegible] ducatis [illegible] sibi debitis a
[illegible] de [illegible] occasione [illegible] Conuinctione
[illegible] qui Conuinctio intelligatur cassa
et [illegible] et [illegible] quietatione
[illegible]
[illegible] ab ea occasione [illegible]
[illegible] duos [illegible] obligatione [illegible]
[illegible] mob. et stab. [illegible]

[illegible] Nob. [illegible] Hieronymo [illegible]
[illegible] et Dominico [illegible]

Publicatum

In [illegible] Nomine Amen anno ab eius Nativitate [illegible]
tertia die [illegible] Pagani in [illegible]
infrascripti Dominici [illegible] Dominicus Cognomento [illegible]
quondam [illegible] Dominici de [illegible] pro se et successoribus suis

quorumcumque aliorum pretio conuento in ducatis [illegible] ad [illegible]
pro ducatis [illegible] toto pretio ibidem habuit in tot [illegible]
argenteis et alia moneta [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] non numeratis [illegible] sub [illegible]
[illegible] liberi et [illegible] [illegible]
dedit [illegible] Hieronymo Concini [illegible]
[illegible] et sibi pro se et successoribus suis [illegible] terre [illegible]
[illegible] pertinentiis filetti in loco nominato [illegible] ab
ortu [illegible] hominum [illegible] a meridie [illegible]
[illegible] delli [illegible] de filetto ab occasu et montibus [illegible]
[illegible] de Castellinis et [illegible] ad habendum, tenendum possidendum
[illegible] et eius voluntatem faciendum cum omnibus [illegible]
[illegible] [illegible] et pertinentiis [illegible]
se dictus venditor nomine [illegible] possidere [illegible]
possessionem acceperit, quam accipiendi licentiam dedit [illegible]
[illegible] [illegible] de legitima
[illegible] et [illegible] venditionis et [illegible] et quondam
in [illegible] contra quoscumque sub obligatione omnium
et sine [illegible] mobilium et stabilium et presentium et futurorum [illegible]

[illegible] fideiussio

[illegible] et instantia dicti venditoris [illegible] quondam
Pauli [illegible] de [illegible] se constituit manutentorem
principalem principaliter et in solidum [illegible] Hieronymo
emptori presenti et recipienti [illegible] supra contentis
[illegible]
[illegible] venditor promisit [illegible] et confirmare
[illegible] sub obligatione omnium [illegible]
[illegible] et [illegible] pro [illegible] Sebastiano [illegible]
del [illegible] quondam Francisci [illegible] ac [illegible] quondam
[illegible] del [illegible] de [illegible] testibus vocatis et rogatis [illegible]
[illegible] et super quibus rogatum [illegible]

Locatio formentis quondam Antonii [illegible] de [illegible] facta Canciano q. Nic. Iuliani de Caballico

In Christi Nomine Amen anno [illegible] Indictione tertia die vero [illegible] [illegible], Actum Rome in Palatio Cubiculari domus mei not. [illegible] quondam Antonii [illegible] de [illegible] [illegible] sui simplicis [illegible] de Anno in Annum [illegible] locavit et [illegible] Canciano quondam Nic. Iuliani de Caballico [illegible] unam Domum [illegible] cooperta [illegible] et [illegible] [illegible] sita in Villa [illegible], a [illegible] [illegible] via pub. ab ortu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ad habendum tenendum [illegible] [illegible] cum omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] tria [illegible] siliginis [illegible] tria ad mensuram [illegible] et [illegible] unam porcinam [illegible] [illegible] quatuor in [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] Cum [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] sub [illegible] obligatione omnium et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ibidem [illegible] quondam [illegible] [illegible], ac [illegible] eius [illegible] de [illegible] [illegible] vocatis habitis et rogatis

Emptio Hieronymi Iacobi [illegible] de [illegible] ab Ant.o et fratribus [illegible] [illegible]

In Christi Nomine Amen, anno ab eius Nativitate [illegible] Indictione tertia die [illegible] 28, [illegible] [illegible], Actum Rome in Palatio Cubiculari domus mei not. Antonius ac Hieronymus [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] octo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Hieronymo filio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

mii, crmenti, et sup. pro se, unu solum Cupis Coopertum sup. desuper Comsta dcoz venditorum in Cortilio habitationis Thome Ubraghe de Lavagnaco sive ad habend. tenend. possidend. dom. vend. et sim. suis voluntatem faciend. cum omnibus et sing. cum [struck out] auctoritate Construendi sedem pro eiusdo super ipso solio ubiq. voluerit dict. Emptor ... [illegible] ... cum ... [illegible] ... suis usq. in vias fuis cq. Constituentes se nomine Emptoris possidere ... quousq. Et promiserunt pro se dco Emptori sup. pro se di legitimis evictione et mano... [illegible] venditionis et cum ... hoc inito Contractu cod quoscumq. obligando omnia ... bona mob. et stab. ... et ... [illegible]

(Pactum)

Cum pacto retroemend quandocumq. eiusdem precio, fuit et ... quibus venditionem solutis de fure solvendis et promiserunt dci fur. venditores dco Emptori sup. ... non retroemere nisi suis pecuniis, et non alienis, nec causa transferendi ad alium ... [illegible] ... testibus ibidem ... Dominico ... de ... ac Quartino eco ... quond. ... de Lavagnaco testibus vocatis et rogatis.

Coniunctio ... quond. ... [illegible]
... creditio Dominici ... de ... publicatum

In Christi nomine Amen. anno ab eius Nativitate ... indictione tertia die autem ... [illegible] ... Actum ... [illegible] ... presentibus ibidem Jacobo cognomine ... Antonij ... de ... ac Georgio quond. Joannis ... Ubraghe de Lavagnaco testibus vocatis et rogatis ...

Ibig.

[illegible] Sulphonus quod firme [illegible] de [illegible]
[illegible] quoscumque non aliter [illegible] si condemnatus [illegible]
[illegible] Christophoro Lorenzi [illegible] vel alterius cuiusvis iudicis competentis
[illegible] se convenisse debitorem dominici quondam Petri [illegible]
[illegible] et sub [illegible] de [illegible] quindecim et soldis quatuor
[illegible] Conventionis pro nota [illegible] mihi notario
[illegible] et hoc [illegible] et [illegible] calculo [illegible] facto [illegible] in
[illegible] et [illegible] promittens [illegible] Sulphonus [illegible] dominico [illegible]
[illegible] quindecim et soldis quatuor [illegible] et effectualiter
[illegible] ad [illegible] Creditoris [illegible] sub obligatione
omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium [illegible]
[illegible] et [illegible] rogatus ego Patricius — — —

Emptio Francisci filii Petri Contii de Caballico a Michaele [illegible] de [illegible]
‹publicatum›

[illegible] nomine Amen. Anno ab eius Nativitate [illegible]
tertia die vero Jovis ultima mensis octobris [illegible]
domi habitationis [illegible] de Giorgius Michael quondam
Antonii [illegible] pro augmento [illegible] in
augmentum [illegible] quatuor [illegible] libris [illegible] pro [illegible]
quod precium [illegible] habuisse ab [illegible] emptore [illegible]
[illegible] et vendidit Francisco filio Petri Contii de Caballico
[illegible]
[illegible] venditionem [illegible]
in loco dicto [illegible] ab [illegible]
[illegible] ab [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de [illegible] et a [illegible] bona [illegible]
[illegible] de [illegible] terra [illegible]
[illegible] de [illegible]
per vim [illegible] venditionis manu mea sub anno [illegible]
[illegible]
[illegible] Emptori [illegible] de legitimis [illegible] et [illegible]

pntis venditionis, que est augumentum pretij cum quoscumque obligando omnia sua bona mob. et stab. presentia et futura

< Datum >

Cum pacto retroemendi quandocumque eisdem pretio [illegible] quibus vendidit soluto dicto pretio solvendis [illegible] Testibus [illegible] pntibus [illegible] Bapta de Georgijs de adgliaro, et [illegible] pntibus Hieronymo de Martinis. Curato [illegible]

Emptio Antonij filij Mauri [illegible] de [illegible] ab Angelo quondam Simonis [illegible] de ipso loco

< Publicatum >

In Christi nomine Amen anno ab eius Nativitate 1500 Indictione tertia die autem Martis quinta mensis novembris, Actum [illegible] in [illegible] ubi [illegible] domus habitationis mei not. [illegible] Angelus quondam Simonis [illegible] de [illegible] cum pura voluntate, et consensu [illegible] sui filij pntis, et consentientis pro se et heredibus suis [illegible] et [illegible] ad lib. 624 pro duc. quod totum [illegible] habuit in tot. monetis [illegible] [illegible] et [illegible] et Pedemontanis sua libera, et proprij [illegible] vendidit, et tradidit Antonio filio Magistri Mauri [illegible] pnti [illegible], et sui. pro se [illegible] Petium terre [illegible] [illegible] Compond in [illegible] situm in [illegible] in loco dicto [illegible] della [illegible] orto, et montibus et [illegible] [illegible] ab [illegible] bona [illegible] Antonij [illegible] et plures [illegible] [illegible] Cum omnibus et [illegible] omne soluendo Annuatim debitis temporibus [illegible] Confraternitati [illegible] de [illegible] [illegible] et [illegible] Conficiendi minus [illegible] octo et [illegible]

Constituens se possidere donec possessionem [illegible] ceperit quam accipiendi licentiam dedit eidem emptori promittens de [illegible] emptori pro se et ac legitimis evictione et [illegible] contentorum in hoc instrumento cum quolibet obligando omnia sua bona mobilia et stabilia [illegible] et renuntiavit de quibus rogavit. Ulterius dictus venditor promisit evictionem [illegible] [illegible] dicto emptori usque ad duos octo menses [illegible] et super quibus rogatur.

Pactum

Cum pacto retroemendi quorumcumque [illegible] et concessit etiam dictus Antonius quod possit retroemere in duabus vicibus [illegible] dimidiam pretii et retroemendo dimidiam [illegible] solutam [illegible] solvendis [illegible] testibus [illegible] Antonii [illegible] Antonii Simeonis de Roma testibus vocatis et [illegible]

Retroemptio Josephi quondam [illegible] de [illegible] a Valente et Antonio Cormi de Roma

In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem 1560 indictione tertia die vero martii quinta [illegible] Actum Rome in [illegible] cubiculari domus habitationis mei notarii [illegible] Valens [illegible] Antonii Cormi de Roma [illegible] et successoris [illegible] [illegible] testibus [illegible] et me notario contentus et confessus quod [illegible] depositum [illegible] pro [illegible] cum [illegible] per [illegible] in manibus [illegible] Jacobi Bailis [illegible] [illegible] notarii sub [illegible] et [illegible] retroemendi bonum [illegible] [illegible] viginti quatuor pro [illegible] venditionis [illegible] [illegible] quicumque [illegible] non sic habit[illegible]

hic locati et recepti dicti totius pretii sub pena [illegible] habere aut

recipere [illegible] vigore Constitutionis de agnatis et vicinis [illegible]

dedit et retrovendidit Josepho quondam Bernardini [illegible] de

[illegible] iure et vigore Constitutionis de agnatis et vicinis

[illegible] Campum dictum [illegible] sive [illegible]

[illegible] situm in territorio [illegible] plantatum vitibus et arboribus

[illegible] Campum [illegible] loci [illegible] Campum [illegible]

[illegible] per Bernardinum [illegible]

[illegible] et [illegible] Consortium et [illegible] plures et veriores

[illegible] vendiderunt [illegible] quondam [illegible]

[illegible] patrui dicti Josephi retroemptoris [illegible] quondam

[illegible] dicti [illegible] retrovenditionis [illegible]

[illegible] anno [illegible] die [illegible] augusti [illegible]

de [illegible] necessario [illegible] venditionis [illegible]

virtute presentis retroemptionis sit et intelligatur cassa et

nullius ac nullius valoris et momenti [illegible] habere tenere

possidere [illegible] et omnem suam voluntatem faciendum [illegible]

[illegible] dicti retroemptoris possidere [illegible]

[illegible] acceperit possessionem quam accipiendi licentiam

dedit et [illegible] et promisit per se [illegible] retroemptori

[illegible] legitima [illegible] et [illegible]

[illegible] retroemptionis et [illegible] et quoscumque in hoc instrumento

[illegible] quolibet sub pena dupli et sub obligatione

[illegible] et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et

futurorum [illegible] Et hoc pro [illegible]

quod [illegible] et [illegible] intelligatur [illegible]

retrovenditor [illegible] quod [illegible] aliquibus [illegible]

[illegible] bona obligasset seu alienasset

et non aliter nec alio modo [illegible]

quondam domini [illegible] de [illegible] et [illegible]

[illegible] testibus rogatis atque [illegible]

[illegible]

Compromissum inter Angelum Vitoni de [illegible] et Bernardinum Fidottum di tavagnaco

In Christi nomine Amen, anno ab eius Nativitate 1560 Inditione tertia die Mercurij sexta mensis novembris, Actum Romae in Palatio cubiculum comitis mei notarij infrascripti. Angelus quondam Dominici Vitoni de Tavagnaco ex una, et Bernardinus quondam Gelormadi Fidotti de eodem loco ex altera et ambo [illegible] et [illegible] ac inappellabiliter de litis, differentia et controversia, quae vertunt inter ipsas partes occasione [illegible] iniuriarum et aliorum quorumcumque de his compromissum et emergentium inter se se compromisserunt et compromissum fecerunt in providos viros Georgium quondam [illegible] de tavagnaco [illegible] ac Hieronymum filium Jacobi Tavagnutti di tavagnaco tamquam in arbitros arbitratores compositores iudices et communes amicos [illegible] concorditer ab ipsis partibus electos ad arbitrandum [illegible] condemnandum et iudicandum [illegible] praemissis et promissionibus quibuscumque [illegible] licentia imponendi silentium [illegible] in factis et [illegible] sibi [illegible] et promittentes de rato quicquid iudicatum fuerit [illegible] sub poena ducatorum [illegible] solvendum pro [illegible] pro dimidia, et pro alia dimidia [illegible] de tavagnaco sub obligatione omnium suorum bonorum [illegible] et super quibus [illegible]

Actum [illegible] praesentibus [illegible] quondam Petri Simyonis ac Valentino quondam [illegible] Leonardi [illegible] Ambrosius de [illegible]

Sententia Arbitralis inter Iulianum di colle ex una, Leonardum de collo, ex secunda, et [illegible] quondam [illegible] de colle ex tertia partibus.

In Christi nomine Amen anno ab eius Nativitate 1560 Inditione

[illegible] tertia die [illegible] [illegible] [illegible] nominatis Xctu[illegible] de Arzigliaci
[illegible] Arbitri communis heredum quondam dominici Claudi, ibique
communis [illegible] quondam dom[ini] [illegible] de [illegible], ac Petrus quondam
Francisci [illegible] de [illegible] Arbitri [illegible] [illegible]
post celebrationem compromissi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], Inter [illegible] de Colle de Arzigliaco
ex prima parte, [illegible] de Colle cognomento Comel
de eodem loco ex secunda, et heredes quondam Alessij de Colle
de eodem loco ex tertia, ad dividendum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] igitur per ipsos Arbitros et [illegible]
bonis dividendis, et ipsis consideratis, Auditis quoque partibus
[illegible] [illegible] nomine, [illegible] a quo omnia [illegible] [illegible]
et bona procedunt [illegible] [illegible], et [illegible] ut infra [illegible]
[illegible] stabula paleis cooperta [illegible] in Cortino
[illegible] dicti quondam Alessij [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]
a [illegible] vero [illegible] Curia dictorum heredum, Que stabula [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quandam partem, que est ab ortu per longitudinem quatuor
passuum [illegible] pro sua portione [illegible] [illegible] Silvano, partem
vero secundam dictorum stabulorum, que est media ab ortu [illegible]
[illegible] partem Silvani, et ab occasu [illegible] [illegible] [illegible] partem
[illegible] [illegible], et que est medio passu maior aliis duabus, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Cortini [illegible] pro sua portione
[illegible] ~~Leonardo Comel~~ heredibus, Reliquam vero tertiam
[illegible] que [illegible] ab ortu [illegible] portionem [illegible] Leonardi
Comel heredum et ab occasu [illegible] [illegible] pro sua portione
Leonardo Comel [illegible] et sic [illegible] Cum his tamen conditionibus
quod si ipsi heredes pro maiori eorum comoditate vellent aliquomodo
[illegible] stabula tali valoris qualis sunt [illegible] [illegible] dictorum [illegible]
et Leonardi in Cortinis dictorum Silvani et Leonardi, tunc [illegible]

Sylvanus et Leonardus tenentur relaxare dictas suas portiones stabulorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] talia stabula [illegible] suis construi [illegible] Leonardo et Sylvano declararunt quod ipsi Sylvanus et Leonardus [illegible] debeant [illegible] [illegible] portionibus stabulorum a latere versus meridiem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et eas que sunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnino claudere et obturare quod [illegible] [illegible] deponat [illegible] laudem dicti [illegible] [illegible] sibi salario in duobus [illegible] sibi [illegible] a [illegible] tribus partibus equaliter quod [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible] [illegible] [illegible] ac Beltramo [illegible] [illegible] Ciacsai de Lauagnaco [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Extimatio boni lata inter Bartholomeum a [illegible]
de Lauagnaco [illegible] ac Sebastianum [illegible] de Caballico [illegible]

In Christi nomine amen anno ab eius nativitate [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] cubiculari [illegible] mei notarii [illegible] Jacobus [illegible] [illegible] Ciacsai de Lauagnaco et Baptista [illegible] [illegible] de Caballico [illegible] et extimatores [illegible] et [illegible] [illegible] Bartholomeum [illegible] Laurentii [illegible] de Lauagnaco emptorem boni [illegible] [illegible] una ac Sebastianum [illegible] [illegible] de Caballico [illegible] procuratorio nomine [illegible] [illegible] altera [illegible] ad [illegible] [illegible] quantitatis [illegible] [illegible] cum dimidio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a meridie [illegible] [illegible] [illegible] ab occasu [illegible] bona [illegible] [illegible] et a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Lauagnaci et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto bono [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] extimant

prenominatum bonum [illegible] ducatos triginta octo ad lib. sex
vi soll. quatuor pro duc. [illegible] liberis et expeditis
recepto fossato minorum [illegible] [illegible], a latere solis ort[illegible]
solvend. per emptorem colono [illegible] laboranti ipsum bonum et sic [illegible]
[illegible] laudem [illegible] [illegible] sibi salario in soll. viginti quatuor
solvend. per partes equaliter. Scripta mihi not. Actum
[illegible] presentibus Joseph filio Petri Mathei, ac Sebastiano
quondam Michaelis Claudii Ambrosius de Atreghiaco [illegible]
et [illegible] [illegible] eadem domibus suprascriptis et [illegible]
sum extimationem supra [illegible] in omnibus laudamibus [illegible]

Emptio Bartholomei quondam Laurentii [illegible]
de [illegible] a Sebastiano [illegible] de [illegible]

Sublevatum

In Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate [illegible] Indictione
[illegible] die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in Palermo
[illegible] [illegible] mei notarii presentibus Joseph filio
Petri Mathei ac Sebastiano quondam Michaelis Claudii de [illegible]
Ambrosius de Atreghiaco [illegible], vocatis et rogatis
Sebastianus filius [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] caballici
[illegible] et procuratorio nomine [illegible] sui fratris pro ut [illegible] constare
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et fore extimationis
manu mea late die hodierna per Jacobum [illegible], et Baptistam
[illegible] suprascriptos extimationem [illegible] in ducatis triginta octo
ad lib. 6 2 4 pro duc. Quod totum pretium confitetur fuit habuisse
ab infrascripto Bartholomeo emptore computatis duc. decem
[illegible] [illegible] 6 [illegible] [illegible] [illegible] habitis pro integrali [illegible]
[illegible] totius [illegible] [illegible] [illegible] exceptione non
numerati pretii sub spe future numerationis [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ac in [illegible] vendidit ac vendit [illegible] Bartholomeo
ac [illegible] [illegible] quondam Laurentij [illegible] de Lauagnaco
[illegible] et suis heredibus [illegible]
Campi [illegible] Cum [illegible] sitis in pertinentijs [illegible] in loco
dicto in campo [illegible] ab oriente [illegible] a meridie
[illegible] via publica ab occidente [illegible] Contractorum, et a monte
[illegible] Lauagnaci et [illegible]
[illegible] et omnibus [illegible] cum
omnibus [illegible] et intra [illegible] Contentis
[illegible] pertinentijs tam realiter quam personaliter [illegible] Constituens se
[illegible] nomine [illegible] possessionem
acceperint. quam [illegible] licentiam dedit [illegible] et pro
[illegible]
[illegible] et suis heredibus [illegible]
[illegible] et omnia [illegible] Contenta
[illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium
et stabilium presentium et futurorum De quibus rogatus

Fideiussio

[illegible] venditionis [illegible]
[illegible] Claudi [illegible] de Caballeo [illegible] Constituit manutentorem
[illegible] omnibus et [illegible] pro
omnibus in [illegible] Contentis [illegible] Obligando omnia
[illegible] bona mobilia et stabilia presentia et futura. Quem manutentorem
[illegible]
sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum
[illegible]

[illegible] claudii [illegible] [illegible]
[illegible] claudii [illegible] loco [illegible]

(Publicatum)

In Christi nomine Amen, anno ab eius Nativitate [illegible] Indictione tertia die [illegible] mensis [illegible] Actum [illegible]
[illegible] Josephus [illegible]
de [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] pro [illegible] totum [illegible]
fuit confessus habuisse ab infrascripto emptore [illegible] omni exceptioni
dedit vendidit, et consignavit magistro Josepho quondam [illegible]
Claudii de [illegible] presenti pro se et successoribus [illegible] et [illegible]
duo frumenti [illegible] solvendo pro [illegible] Claudii [illegible]
[illegible] Josephus venditor [illegible] de [illegible] a [illegible] Sebastiano
quondam Michaelis Claudii de [illegible] super uno Campo [illegible]
[illegible] Campo del [illegible] in territorio [illegible]
ab oriente [illegible] bona Sebastiani [illegible], a meridie [illegible] ab
occidente [illegible] bona [illegible], a [illegible], a [illegible] vero [illegible]
bona Leonardi [illegible] et [illegible] habendum, tenendum, possidendum
[illegible] et eius omnem voluntatem faciendum [illegible] Constituens se nomine
[illegible]
[illegible] tempore debito et [illegible] Et promittens
[illegible] magistro Josepho [illegible] legitimis [illegible], et
[illegible] premisse venditionis, et [illegible] contra [illegible]
[illegible] quoscunque sub obligatione in specie boni prenominati, et
generaliter omnium et singulorum bonorum suorum mobilium et stabilium presentium
et futurorum [illegible] quibus [illegible]

[illegible]
[illegible] Josepho se constituit [illegible] pro [illegible]
omnibus [illegible] magistro Josepho [illegible] obligando eius bona

quem

[illegible] dum [illegible] promisit [illegible]
omnia sua [illegible] mobilia et stabilia presentia et futura [illegible]

Et ultra premissa prefatus Sebastianus [illegible] Comissione sibi
per ipsum Georgium venditorem facta [illegible] promisit solvere
[illegible] Anno [illegible]
[illegible] et [illegible] sub obligatione
bonorum suorum [illegible] super quibus [illegible] rogatus [illegible]

[illegible] Redactum [illegible]

Cum facto per ipsum Georgium venditorem [illegible] de [illegible]
mendo quandocumque [illegible]
supra vendidit solutis [illegible] Petri [illegible]
Georgio quondam dominus [illegible]
[illegible] Et rogatus [illegible]

[illegible] inter [illegible]
[illegible] sequentis [illegible] ac [illegible]

In Christi nomine Amen [illegible]
[illegible] nobilis Petri [illegible]
[illegible] quondam domini Claudi [illegible] Victor
[illegible] Jacobus [illegible] Cognominatus [illegible] cum [illegible]
[illegible] per [illegible] obligando promisit [illegible]
[illegible] quondam [illegible]
[illegible] et [illegible] quondam [illegible]
[illegible] Et [illegible] totius [illegible] ad [illegible]
[illegible] quondam [illegible] Georgii Comunis [illegible]
[illegible]

[illegible] et deaurandi, itaque pallam altaris [illegible]
[illegible] ecclesie [illegible] primo totum superius, et faciem
[illegible] in ipsa facie [illegible] sui effigiem passio-
nis [illegible] et [illegible] ecclesie effigiem
[illegible] cum [illegible] ornatis et circumferentijs [illegible]
et [illegible] [illegible] instrumentis [illegible]
[illegible] Jacobo [illegible] [illegible]
[illegible] solvere et [illegible] ipsum [illegible] Jacobo ducatos duodecim ad lib.
sex et sol. quatuor pro duc. ante inceptum opus, peracto vero
toto opere et extimato per probos viros in similibus [illegible]
per partes [illegible] [illegible] ad extimandum cum juramento
[illegible] supranominato [illegible] Jac°. [illegible]
et acceptare pro se [illegible] solvere duc. viginti in anno [illegible] ad
[illegible]
in eadem ratione temporis [illegible] sic annuatim
continuando usque ad integralem solutionem totius eius quod
per extimatores dictum et extimatum fuerit, obligando sibi
invicem pro premissis dicti contrahentes omnia et singula eorum bona
[illegible] et [illegible] et [illegible] et super quibus rogatus

Actum [illegible] presentibus magistro Petro filio magistri Leonardi
[illegible] fabro ferrario, ac Mathia quondam [illegible]
de [illegible], testibus ad premissa vocatis, habitis et rogatis.

[illegible] a Sebastiano
quondam [illegible] Claudi de [illegible]
Publicatum

In Christi nomine Amen. Anno ab eius nativitate 1500
indictione tertia die vero lune 18 mensis novembris [illegible]
[illegible] in [illegible] cubiculari domus mei notarij [illegible]

suorum [illegible]

quondam Michaelis Claudi de Vergliaco [illegible] Bonacio [illegible]
[illegible] pro [illegible] quod totum pretium [illegible]
in [illegible] et currenti moneta argentea [illegible]
[illegible] liberum et proprium [illegible] et vendidit [illegible] agro
[illegible] quondam Leonardi [illegible] de [illegible] presenti [illegible] et
[illegible] terre [illegible] in finibus
Vergliaci in loco dicto la [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible]
[illegible] eorum suam voluntatem faciendum [illegible]
[illegible] nove [illegible] [illegible]
et [illegible]
[illegible] et manutentione pretie venditionis et omnium in hoc
[illegible] contractu [illegible] quocumque sub [illegible] omnium suorum bonorum
mobilium et stabilium presentium et futurorum [illegible]

[illegible] promissio

[illegible] dicti venditoris [illegible] quondam [illegible]
de Vergliaco [illegible] manutencionem [illegible]
[illegible] pro promissis [illegible] quem [illegible]
[illegible]
omnia [illegible]

Pactum

[illegible]
annorum [illegible] et non [illegible] et
[illegible] quibus [illegible] vendidit [illegible]
[illegible] formae quondam [illegible] et
[illegible] Dominico [illegible] de [illegible] rogatis [illegible]

Sententia Arbitralis Inter Angelum quondam Dominici Liton ac Bernardinum eius Cuchini Ambos de Cavagnaro

In Christi Nomine Amen, anno eius Nativitatis 1550 Inditione nona die aut 24 mensis novembris, Acta Panormi in Thalamo Cubiculari domus habitationis mei notarii infrascripti Prosequens Dominus Abraham de Cavagnaro et Hieronymus filius [illegible]

[illegible]

Liton de Cavagnaro ex una parte, ac Bernardinum, Cognomento Cuchini quondam Bettrandi Sedotti de eodem loco ex altera, ad Controversias et differentias quascumque inter easdem partes vertentes causa et occasione [illegible] Compromisso dicto die Ianuarii mei notarii scripto sub anno 1550 die vero sexto instantis mensis novembris Arbitros electi, et Auditis Voluntatibus partium Concordia, et finem Imponere Conantes inter partes quibuscumque de Causis vertentibus [illegible]

supradictis examinatis libris et eorum dictis, et depositionibus bene [illegible]

[illegible] dicto Bernardino cum Christi Nomine repetito, a quo omnia Sancta, et Iusta [illegible]

Inter eos et partes in amicitiam reconciliari debeant, et bonam ac firmam pacem, mutuam facere ac sibi mutuo remittere quascumque Iniurias et disceptationes, et ex causa eius Arbitrium, ad comminiebus Condemnaverunt supradictum Angelum ad solvendum eidem mei notarii partis Causae Controversiarum Ac insuper ad eam, et effectualiter exhibendum supradicto Bernardino [illegible] Iacobum, et Sergi [illegible]

[illegible]

salario in [illegible] supradictis duabus partibus

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Coram me notario infrascripto et testibus quibus supra, Constituti [illegible]
[illegible] quondam [illegible] Guagnaccio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ex altera et instituerunt sibi publicari sententiam Arbitrariam
[illegible] inter eos per manum mei notarii. Quibus sic testimonibus
[illegible] per me Notarium lecta et vulgari lingua notificata
quam Ambe partes [illegible] omni Consensu, et voluntati laudaverunt
et in omnibus Approbaverunt, ac in eius debita executione ibidem
Coram me notario et suprascriptis testibus, sibi mutuo dimisit remittere
iniurias, et dicaptationes quascumque ac [illegible]
ad invicem Amplexantes et Osculantes se se reconciliaverunt et
sibi Mutuo promiserunt in futurum perpetuo fore bonos Amicos
[illegible] et [illegible] quibus rogatus [illegible]

Emptio Petri Mauri de nomina a Blasio
Lirio Blasotto quondam Angeli [illegible] de Polonia

In Christi Nomine Amen. anno eiusdem Nativitatis 1560 Indictione
tertia die vero 27. mensis Novembris [illegible] In Palormo
Cubiculari domus mei notarii Blasius dictus Blasot quondam Angeli
[illegible] [illegible]
quadraginta, quod totum pretium confitetur [illegible] ab infrascripto
Emptore Computatis libris [illegible] ibidem habitis
[illegible] [illegible] Cunnii [illegible]
Exceptioni non Numeratae pecuniae [illegible] Dedit, et Vendidit
Magistro Petro filio Magistri Mauri de nomina [illegible] [illegible]
[illegible] dicti Venditoris sitam In Villa nomine ab ortu [illegible] bayardum

honardi fromē Augū a dunitis fure uia pub ad oīeu fure
Aliam hereditatem dñi Bayartij seruatam per ipsum venditorem
[illegible]
[illegible] habit [illegible]
faciendi cum omnibus et [illegible] cum omni solutione portionem
[illegible] quae soluitur pro ipso [illegible], et nil [illegible]
et [illegible] nomine dñi emptoris [illegible] emptor [illegible]
[illegible] accipiendi licentiam dedit, et promisit [illegible]
dicto emptori [illegible] de [illegible] et [illegible]
praedictae venditionis et omnia in hoc instrumento contenta [illegible]
sub obligatione omnium, et singulorum suorum bonorum [illegible]
[illegible]

[illegible]

Cum pacto utrorumque quandocumque [illegible]
[illegible] quibus supra vendidit [illegible] solvendis
[illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] blasietto [illegible] de [illegible]

Extimatio [illegible] dictae la [illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen, anno ab eius Nativitate [illegible] indictione
[illegible] die [illegible] 27 [illegible], [illegible] adhibiti domi
[illegible]
[illegible]
[illegible], et extimatores [illegible], et [illegible] concorditer, ac [illegible]
no asumpti, a sebastiano, et [illegible] quondam domini claudi
[illegible], ac Joanna [illegible], et Bernardino della [illegible]

[illegible]

de [illegible] nomine pro se et [illegible] Contribue
[illegible] altera [illegible] quandam [illegible]
[illegible] in [illegible] in loco [illegible] valle ab
[illegible] bona [illegible]
a [illegible] via pub. ab [illegible]
[illegible]
Claudi et [illegible]
[illegible]
omnia [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] extimaverunt [illegible]
[illegible] quinquaginta [illegible]
duc. et [illegible] pro tali precio duc. [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] liberi et probi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in termino [illegible] sexaginta [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] duc. [illegible]
[illegible] et non [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Et [illegible]
[illegible] tibi [illegible] duabus [illegible]
[illegible]
[illegible]

carte dei loco [illegible] conditiones [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Compromissum. Omnium [illegible] et litibus suprascriptis [illegible] [illegible] [illegible] Jo[h]annis de [illegible] suprascriptum. Cum promissione pro [illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] Arbitrium [illegible] [illegible] ponere [illegible] instrumento. Dominica quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Jacobus [illegible] [illegible] Consortes ex [illegible] [illegible] et [illegible] quondam [illegible] Claudi suo et [illegible] nomine ex altera. Et [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per me notarium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suo et [illegible] nomine [illegible] [illegible] [illegible] de quibus rogatus.

Emptio Joannis [illegible] de [illegible]
a Petro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Publicatum

In Christi nomine Amen. anno ab eius nativitate 1560 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] domus in thalamo cubiculari [illegible] [illegible] [illegible] Petrus filius [illegible] [illegible] de [illegible] per se et [illegible] nomine dicti [illegible] sui [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] in ducatis quadraginta ad lib. 6 s. 4 pro ducato. Quod totum pretium [illegible] [illegible] habuisse ab infrascripto emptore [illegible] [illegible] [illegible] octo ad lib. 6 s. 4 pro ducato. De quibus constat in [illegible] manu [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] notarii [illegible] sub [illegible] [illegible] Indictione tertia die [illegible] 29 [illegible] [illegible] [illegible] ducatos [illegible] in ratione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] collo pro dimidia [illegible] ciono [illegible]

et [illegible] Jacobo Cornelle de Rimis [illegible]

francar pro [illegible] dicitur in duobus [illegible]

[illegible] emissor emptoris et dum [illegible] Celebratio [illegible]

[illegible] de terra [illegible]

[illegible] manu [illegible] Quae omnia [illegible]

[illegible] venditoris [illegible] cassa et nulla [illegible]

[illegible] emptori [illegible] Ancianitati et temporis

[illegible] in [illegible]

[illegible] iatius in [illegible]

Cummunitatis pro [illegible]

[illegible] venditor [illegible] non

numeratis [illegible] sub spe [illegible] numerationis [illegible]

[illegible] in [illegible] dicti venditoris [illegible]

[illegible]

[illegible] pro se [illegible] Commune in [illegible]

[illegible] in loco dicto [illegible]

della via liminosa ab oriente [illegible] la via liminosa

a meridie [illegible] via [illegible] la arimintonga [illegible] ab occidente

[illegible]

[illegible] de [illegible] et [illegible]

sicut sunt Confines [illegible]

[illegible] sua voluntate omnimodam faciend Cum omnibus

[illegible]

et [illegible] contentis [illegible] Constituens se [illegible]

venditor nomine dicti emptoris possidere [illegible] emptor

[illegible] dicentes [illegible]

[illegible] Et promisit [illegible]

[illegible] pro se [illegible] de legitima Evictione et manutentione

[illegible] in [illegible] contentis [illegible]

sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum pro quibus et super quibus [illegible]

Fideiussio

Ad preces vero et instantiam dicti petri venditoris
Petrus quondam Gregorij olim petri Comidi de [illegible]
se constituit dicto [illegible] [illegible] et suis
fideiussorem et principalem [illegible] pro [illegible]
venditione et omnibus in [illegible] [illegible] obligando
omnia sua bona mobilia et stabilia presentia et [illegible]
[illegible] venditor promisit [illegible] sub
obligatione [illegible] bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum.

Pactum

Cum pacto retrovendendi quandocunque post lapsum duorum
annorum futurorum [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Actum [illegible] presentibus Jacobo quondam dominici Zamber
et dominico quondam Pauli Zampa de Zampis testibus
ad premissa vocatis habitis et rogatis.

Compromissum inter [illegible] quondam [illegible]
[illegible] ac Gregorium et [illegible] [illegible]

Christi nomine Amen. Anno ab eius Nativitate

1460 Indictione tertia die vero [illegible] quarto mensis [illegible]

Actum Rome in palatio [illegible]

[illegible] quondam [illegible] Città [illegible] [illegible]

et [illegible] die quondam [illegible] et cum pro

missione de rato pro [illegible]

[illegible] de lite et controversia [illegible]

partes vertente, sive que verti dubitabatur causa et occasione

bonorum et hereditatis dicti quondam eorum [illegible] sese modo et

[illegible] rato et [illegible] compromiserunt, et compromissum

[illegible] fecerunt in [illegible] viros [illegible]

[illegible] de [illegible] ac

[illegible] quondam [illegible] de eodem loco [illegible]

[illegible] tamquam in arbitros

arbitratores, compositores, iudices, et [illegible]

et [illegible] ad iudicandum [illegible] arbitrium

arbitramentandum et decidendum de lite et affirmandum

promissa et [illegible] causa [illegible] et in

[illegible] loco [illegible]

[illegible] ad [illegible] audiendum [illegible] promittentes dicte partes

[illegible] et [illegible] quod [illegible] quidquid dictum

[illegible] et [illegible] fuerit per arbitros [illegible]

[illegible] observare et adimplere et non contrafacere, dicere, vel

[illegible] ea omnia habere firma rata et grata, ac si

ac si [illegible] dicta et [illegible] per magistratus [illegible]

[illegible] urbis [illegible] sub pena ducatorum [illegible] pro

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Amicus [illegible] [illegible] Battista [illegible]
de [illegible]iano et Iosepho filio Ioannis [illegible]macchi [illegible]
[illegible] testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Emptio Antonij [illegible] de [illegible]
a [illegible] de eodem loco
[illegible] Publicatum
[illegible]

In [illegible] Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate 1503 [illegible]
tertia die [illegible] [illegible] [illegible] Rome in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
dedit et vendidit magistro Antonio filio [illegible] de
[illegible]
[illegible] super Compra [illegible] venditoris [illegible] nomine [illegible]
[illegible] de [illegible] a [illegible]
ad habendum, tenendum, possidendum [illegible] et omnem eius voluntatem
[illegible] cum omnibus [illegible] [illegible] et pertinentiis [illegible]
[illegible] venditor nomine [illegible] possidere [illegible]
[illegible]
Accipiendi licentiam dedit [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] venditionis et omnia in hoc [illegible] contenta contra
[illegible] omnia [illegible]
[illegible] et [illegible] et super quibus rogatus

[illegible]

[illegible] instrumenti [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] commis[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] commis[illegible] [illegible]

Ratificatio procurationis per [illegible]
[illegible] magnifice domine comitisse [illegible]

Publicatum

In Christi nomine amen. Anno ab eius salutifera [illegible] [illegible]
tertia die vero octava mensis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Domina Magdalena [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dominici [illegible] [illegible] [illegible] per se [illegible] ratificavit et approbavit
procuratorem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in personam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
opus fuerit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in denominato procuratore per virtutem [illegible]
ratificationis approbationis et confirmationis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] procuratorum [illegible] [illegible] omnia [illegible] [illegible] in procura[illegible]
[illegible] denominato [illegible] [illegible] [illegible] Concellarii curie patriarcalis
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] procuratoris [illegible]
[illegible] [illegible] rata firma et grata tamquam si ad huiusmodi [illegible]
[illegible] personaliter adfuisset. Pro quibus omnibus firmiter
[illegible] obligavit omnia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
presentia et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] hieronymo [illegible] Laurentio
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Coniunctio [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

tertia die vero Martis [illegible] [illegible] Rome in [illegible]
[illegible] domus habi[tationis] mei [illegible]
Iacobus quondam Dominici [illegible] de Guarda [illegible]
[illegible] heredes suos et successores suos quoscumque cum
[illegible] voluntate [illegible]
[illegible] procuratoris [illegible] et [illegible]
omni [illegible] non aliter [illegible]
Arbitrum Valentini quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible] contracto [illegible]
[illegible]
et in [illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible] sub obligatione [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] mutuo [illegible]

Sententia Arbitralis inter [illegible]
[illegible] et [illegible]

In [illegible] nomine Amen. Anno [illegible]
indictione tertia die vero [illegible]
[illegible] in [illegible] domus [illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible] Arbiter [illegible] compromisso
[illegible] et [illegible]
[illegible] quondam
[illegible] ad [illegible]
[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] et pro [illegible]

[illegible] medio [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] dicere [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in una [illegible]

accidisset non fuisse que esse [illegible] in [illegible] a [illegible] quod

[illegible] suo testamento quod sibi pro [illegible]

[illegible] arbitris [illegible] quod

[illegible]

[illegible] et super eo [illegible]

[illegible]

[illegible] a quo et per quem ordina, similiter [illegible]

[illegible]

[illegible] consilia, ac iudicia [illegible] caperint [illegible]

et arbitrarii fuerunt et [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] compromissione [illegible] dictum [illegible]

minus de facto [illegible] debitum condemnamus [illegible]

[illegible] et Hieronymum [illegible] ad [illegible] et [illegible]

[illegible] supranominato [illegible] libras [illegible]

[illegible] dimidia [illegible] ad [illegible] Iacobi de [illegible]

[illegible] dimidia ad [illegible] de

[illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible] per ipsos arbitros [illegible]

[illegible]

[illegible]

et [illegible]

[illegible] d'omnium [illegible] et [illegible]
[illegible] duas [illegible]
[illegible] Antonii quondam Petri Simeonis ac Blasio dicto
[illegible] quondam Antonii [illegible] Nugii ambobus de [illegible]
[illegible] et [illegible]

[illegible] et tribus suprascriptis

[illegible] supra[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ac Georgius [illegible] et [illegible]
[illegible] suprascriptis de [illegible] et [illegible]
pro publicatione [illegible] arbitralis [illegible] [illegible]
[illegible]
per me notarium lecta et declarata vulgari sermone, et [illegible]
ambabus partibus [illegible]

:FINIS:

Explicit liber [illegible] anni domini 1500 Indictione tertia

[illegible]

[illegible]

In qua parte et ordinem [illegible] sunt instrumenta, que carent margine et locus in precedenti libro anni huius 1553 [illegible]

Hercules Parrinottus [illegible] lectori salutem :-

Precedenti volumine Anni 1550 Clarioni, quam potui, stilo forma explicavi instrumenta, que mihi in dies Scribenda occurrere. Verum quia nemo longum [illegible] [illegible] [illegible] scribendo tum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] veniam mihi dari postulo, quando inter tot et tam varia [illegible] [illegible] [illegible] in tot et tam variis locis, et sub diversis diebus in notam sumpta, quedam sub suis diebus per ordinem non scripsisse compertum est. Hoc enim nulla mea incuria sed varie et multiplici operi [illegible] fateor. Habes nihilominus optime lector omnia ea instrumenta que [illegible] Scribere sua ordine, hic in calce huius libri cara [illegible] et explicita et in eo preter locum suum, signo [illegible] Comperias. Legas igitur hec, et quanto opus sit extrahas [illegible] [illegible] et non titubanti animo, nam licet [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Claret tamen [illegible] [illegible] [illegible] singulari fide et testimonio : Vale

Divisionis bonorum stabilium inter Illos del Lupo de Villa Ficlotti [illegible]

Rubricata

In nomine [illegible] anno ab eius nativitate 1550 Indictione [illegible] [illegible] Actum in Villa Ficlotti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Pauli [illegible] de [illegible] Dionisius [illegible] [illegible] tamquam curatores et tutores [illegible] quod [illegible] deputati per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Jacobum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] concordes et de plano [illegible] devenerunt ad divisionem bonorum suorum omnium, in quibus divisionibus sic ubi dicitur [illegible] ostulaverunt [illegible], et ordinem [illegible] sequuntur [illegible]

[illegible]

[illegible]

portiones de omnibus bonis [illegible] una contigit dicto Petro minori; Altera [illegible] Iacobo. et [illegible]

portionum contingentium [illegible], in quatuor partes [illegible] numero [illegible], et [illegible] aequaliter prima consignavimus supradicto [illegible] secunda [illegible] [illegible] duas [illegible] et [illegible] minori [illegible] [illegible] de [illegible] voluntatis [illegible] dicti Petri minoris, qui [illegible] supra [illegible] Iacobum [illegible] dicto Petro minori dummodo [illegible] Iacobus in [illegible] divisionis [illegible] sua bona, [illegible] sua portione cum portione bonorum dicti Petri minoris prout constat in instrumento [illegible] sub anno [illegible] posuit portione bonorum dicti Iacobi [illegible] portionum et [illegible] dicti Petri minoris [illegible] dividi [illegible] bona aequaliter [illegible] et [illegible] portione dicti Petri minoris a portione dicti Iacobi prout [illegible] et primo [illegible] divisionibus [illegible] ipsi Petro minori [illegible] et [illegible] et [illegible] altera in qua [illegible] bona [illegible] pro dimidia [illegible] portione contingenti ipsi Petro minori [illegible] bona [illegible] et primo [illegible] totam illam

[illegible]

[illegible] cum portione [illegible] fratrum usque ad terminos [illegible] incipiendo in [illegible] domus eorum habitationis [illegible] de subtus [illegible] et [illegible] usque ad [illegible] ubi sunt termini lapidei [illegible] confinat ab ortu [illegible] ab occasu [illegible] via [illegible] cum

[illegible]

portione [illegible]. Cum [illegible] portio [illegible]

[illegible] que venit versus Curiam [illegible] dicti [illegible] non debeat versus Andronam [illegible] latere

[illegible]

[illegible] dicte [illegible] que [illegible] dicte Androne [illegible]

[illegible] erat [illegible]

[illegible] alonsatum [illegible]

[illegible] bona [illegible]

[illegible] pub. [illegible]

[illegible] adegliasi a meridie [illegible]

[illegible] et a [illegible] bona [illegible] ab illis de Egidio de adegliaca

[illegible] dictum [illegible]

[illegible] ab occa

[illegible] via pub. [illegible]

[illegible] dictum [illegible] de [illegible] ab ortu

[illegible]

[illegible] ita

[illegible] dictum [illegible]

[illegible] Campo [illegible] ab occasu [illegible]

[illegible] dictum la [illegible]

[illegible]

[illegible] et ab ortu [illegible] Carduzzi [illegible]

[illegible] quatuor [illegible] ab

ortu [illegible] via pub. [illegible] alia via [illegible] nominata

la Chiaun[illegible] [illegible]

[illegible] ab ortu [illegible]

et a meridie [illegible] usque ad

[illegible]

villa [illegible] a meridie [illegible] via

ad terminos [illegible] ab ortu [illegible] via pub. [illegible] Campo

dictum [illegible] de Chi[illegible] in dicto [illegible] a duabus [illegible]

[illegible] versus [illegible] bona [illegible] Blasij de Basso [illegible] de Castrimeto in dictis [illegible] strata dicta tratt delle torre [illegible] [illegible] pertinentis Cavaglioni ab occidente heredes aliorum [illegible] [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] Portionem strate dicte S. Martini de torre a meridie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Pietro [illegible]

Quo vero ad Portionem spectantem heredibus pro eorum portione [illegible] habuerunt bona infrascripta [illegible]: et primo portionem [illegible] eorum habitationis cum domibus palacio et Casis copertis super ipso [illegible] constructis, que portio est versus montes et confinat a meridie cum suprascripta Portione dicti Petri [illegible] usque ad terminos infrascriptos et ab oriente et a montibus [illegible] via publica [illegible] [illegible] Braydam Compositam [illegible] sitam in pertinentiis [illegible] in loco dicto sora ville, a tribus [illegible] [illegible] [illegible] Compositam dictam in brayda [illegible] [illegible] diciotto [illegible] pratum dictum in [illegible] [illegible] [illegible]

Compositam dictam in Castrimeto in pertinentiis [illegible] heredes [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] in Castrimeto in dictis pertinentiis heredes via publica a montibus et heredes Communitatis [illegible] aliis [illegible] [illegible] Compositam dictam [illegible] heredes Blasium Bassij ab occidente, et heredes [illegible] [illegible] [illegible] heredes [illegible] a montibus, et heredes via publica [illegible] Compositam dictam [illegible] tratt de Selva in dictis pertinentiis, a meridie [illegible] [illegible]

ab oriente

ab occ.u [illegible] Ecclesia [illegible] et a meridie [illegible] via [illegible]
unus Campus [illegible] pertinens [illegible] dictum della Chiaviana
[illegible] via pub. [illegible] la Chiaviana, et [illegible] Valentinus [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] Carduccii et [illegible] Campum Dominici Petri
[illegible] Item [illegible] dell [illegible]
[illegible] dni [illegible] et [illegible]
la Chiaviana [illegible]
[illegible] portionem [illegible] usque ad terminos
[illegible] et ab occ.u [illegible] Carducciis et [illegible] via pub.
[illegible] [illegible]
[illegible] unus pratus situs in [illegible] ab ortu [illegible]
[illegible] [illegible] una [illegible] prati in loco d.to [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] prati [illegible]
[illegible] ad terminos [illegible] cum alia portionum
prati situ in dictis loco et [illegible] ab occ.u
[illegible]
[illegible] dicti quatuor [illegible]

[illegible] inter [illegible] Sacchum [illegible]
[illegible] minorum [illegible]

Bona obuenta in [illegible] portione [illegible] sunt [illegible]
quarta parte [illegible] obuenti d.ris quatuor [illegible] cum domibus
[illegible] duobus [illegible] super [illegible]
cum Palombara et duabus stabulis [illegible] coopertis ab
occ.u [illegible] communis [illegible]
[illegible] circu.ce [illegible] cum [illegible] a meridie [illegible]
[illegible] a meridie [illegible]
[illegible]
[illegible] dicti [illegible]
[illegible] quarta portio prati d.ti

[illegible] dicti in braida [illegible]

[illegible] unum Comune cocuno in Castemeto [illegible]

[illegible]

o[illegible] vero Bolei in dicto Pertinentia iuxta bonum Donati Badri[illegible]

[illegible] Campi dicti in Vronego [illegible]

[illegible]ori et ab alio [illegible] infrascriptos videlicet ad terminos lapideos

a Meridie iuxta Portionem infrascripti Dominici videlicet ad terminos

lapideos Item Campus unus situs in Pertinentia [illegible]

[illegible]

li Sagi a Meridie iuxta Portionem infrascriptorum [illegible]

[illegible]ori, et ab alio videlicet ad terminos lapideos infixos

Item Particula prati dicti [illegible] Martini delle torre duorum

sectorum et tertium minus dimidio, ab ortu iuxta Portionem

[illegible]

[illegible] ad terminos infixos, et a Meridie iuxta Portionem

[illegible] ad terminos [illegible]

vel plures |

Bona vero obventa in Portione Dominici infrascripti sunt

[illegible] quarta pars [illegible] obventi [illegible]

[illegible]

[illegible] Chalamio, stabulis, ac Curia, ac duabus stabulis

Porcorum cupis coopertis ab ortu iuxta Portionem Jacobi

[illegible]

[illegible]

que est de subtus Item Quarta pars prati dicti in [illegible]

in Pertinentia [illegible] Item Quarta pars Campi dicti in braida

mala in Pertinentia [illegible] usque ad terminos infixos Item

[illegible] Campi dicti in Castemeto, ab ortu iuxta Comunem

[illegible] Item Campus unus cum dimidio in [illegible] dictus in

Castemeto iuxta [illegible] Item unus Campus dictus in

Bolei in Vronego iuxta viam [illegible] et a Meridie iuxta

ab ortu iuxta Petrum fabrum [illegible] (Porcio [illegible]

[illegible] li [illegible], ac [illegible] iuxta Portiones aliorum [illegible] usque ad

terminos fixos [illegible] petia prati duorum sectorum [illegible]

[illegible] et primum minus dimidio sita in territorio Romangasi

in loco dicto pratt de S. Martin de la torre, ab ortu iuxta Portione

[illegible] ad terminos [illegible]

Bona vero obuenta in duabus Portionibus Contingentibus

[illegible] sunt in [illegible] Medietas [illegible]

[illegible]

furnus in dictis [illegible] Cum [illegible] palees cooperta, ac duobus

cablitis Coopertis paleis ac duratis, quae Medietas cohaeret

[illegible] ac Meridie [illegible] usque

ad Angulos domus supra [illegible] domus [illegible] et

[illegible] et ab ortu iuxta Portionem [illegible] usque ad

terminos fixos [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] Compar

[illegible] longa [illegible] Medietas [illegible]

in territorio [illegible] ad terminos [illegible]

[illegible]

Campi [illegible]

[illegible]

dictus [illegible] Castinetto [illegible] iuxta leonardum

[illegible] ab ortu [illegible] Compar [illegible] in loco

[illegible] Castinetto iuxta [illegible] Hieronymi

de Caballicora [illegible] et [illegible] Compar cum

[illegible] in loco dicto Castinetto iuxta via publica [illegible]

[illegible] Compar [illegible] pratt de selua [illegible]

[illegible]

[illegible] bona Petri Coculi [illegible] Compar [illegible]

ta Portidas fur Compud ceelocii padcrni item vnue [illegible]
dcur dil Pascut de vini dco la Chiauelana [illegible] bomi valentini
tuctc de vini [illegible] Portis sylue dic li Hagi a montib [illegible]
[illegible]
vratel dictum sot Priglions, a montib [illegible] ma [illegible]
la Cuiidrna, a meridie [illegible] Pratuine ceelocii [illegible] ab
[illegible]
in Pradatrinis ab ortu [illegible] quondam de padorno et ii plures [illegible]

Sequuntur [illegible] inter [illegible] et [illegible]
[illegible] altera, et primo Portis [illegible] talis sequitur et
[illegible]
Portis Sedriminis, que est vircus [illegible], et confinat ab
[illegible]
[illegible] omnib [illegible] tum capis [illegible] Palvis cum horto
campo [illegible] duabus prati, ac petia brayde [illegible] in pertinen
[illegible] Sedrimin [illegible] a meridie [illegible] Sedrimin
[illegible] de Carlis, a montib [illegible] ma [illegible] et ab ortu [illegible] bonum
Iacobi [illegible] usq ad terminos [illegible] Comugi [illegible]
[illegible] in brayda, que fuit [illegible] usq ad terminos [illegible]
ab ortu [illegible] Portionib [illegible] et [illegible] quond valentini
[illegible]
[illegible] quond valentini, a lupo, item [illegible]
[illegible] a meridie, et a montib [illegible] Portionum [illegible]
Iacobi [illegible] compus [illegible] in [illegible], a meridie
[illegible] bonum [illegible] Portis sylue dic li [illegible]
[illegible]
[illegible] Portionum Iacobi [illegible] vna brayda in pertinen
[illegible] in loco dco li delli Cartmuri [illegible], a meridie [illegible] Por[illegible]
[illegible]

[illegible]

scaneditur portionem infrascripti Jacobi usque ad terminos infixos fe[illegible] Campus dicitur El prado del Castrovito picolo ab occidente fine [illegible]

Campus dicitur de li Morari ab occidente fine bona comunis. Item medietas brayde dicte de [illegible] ab ortu fine alia portionem infrascripti Jacobi usque ad terminos infixos, et ab occidente fine bona [illegible] portionem infrascripti Jacobi usque ad terminos infixos et ab occidente fine Aluvii torrentis. Item una particula prati in [illegible] in loco dicto [illegible] ab occidente fine portionem infrascripti Jacobi usque ad terminos infixos et fine fluminis.

Bona vero obvenientia in portione [illegible] dicti Jacobi sunt infrascripta videlicet [illegible] cum duobus [illegible] Cum palombaria tegulis coperta et cum quatuor tabulis palearibus copertis cum logia et aliis edificiis [illegible] ab ortu fine portionem dicti Petri usque ad terminos infixos, a meridie fine portioni [illegible] dicti Jacobi Item medietas brayde dicte la brayda de Casa ab occidente fine portionem dicti Petri usque ad terminos infixos et fine [illegible] Item Campus dicitur dele Castroviti in [illegible] [illegible] Dominici Mathei de [illegible] Item dicitur in Tavella de [illegible] ab ortu fine bona Petri [illegible] Item Medietas prati dicti in [illegible] et hoc pro [illegible] dicti Petri Item unus Campus dicitur li [illegible] o [illegible] [illegible] Leonardi [illegible] ab ortu. Item Medietas silve que est [illegible] ville [illegible] ab ortu fine via publica, a meridie fine portionem Petri usque ad terminos infixos Item in

Clarissimi ac locumq[ue] patris ~~[illegible]~~ et sui Commisit
... quond. Valentini a Lupo de filitto ... et accepit
ac suscep. pro se tutelam, et Gubernum Baptae filij dicti
[illegible]
[illegible]
[illegible]
... sibi ... et Contentus; ac promittens tenetur
sub ... [illegible]
bonorum et tutelis ... de quibus rogatus ...

Compromissum inter fratres del Lupo

In Xpi Nomine Amen. anno ab Eius Nativitate 1560 [?]
indictione tertia die aut Jovis 10 m[ensi]s ... Actum
filetti sub Andito domus Leonardi ... Jacobus
quond. Valentini del Lupo pro se et ... pro quo
de rato promisit in bonis suis ex una et ... dicti
quond. Valentini pro se et Bapta fri minori pro quo etiam
de rato promisit in bonis suis parte secunda, et Bapta
[illegible]
... tamq[uam] Curatores ... quond. Simonis a Lupo de d.
[illegible] ... et controversijs
inter ipsas partes vertentibus quacumq[ue] de Causa ...
... pretensiones ... inter easdem partes manu mea
notatas, et ... ac dependentibus ...
... et ... mutuo inappellabiliter de iure et de facto ...
de jure tantum et de facto tantum ... Compromi-
et generale Compromissum fecerunt in Valentinum ...

Franci(s)cum quond(am) Petri Iuliani de Filetto, ac
de Filetto tamq(uam) in Arbitros, Arbitratores, Compositores
Iudices, et Comunes Amicos prout et Acceptantes ad
[illegible]
[illegible] diffinien(dum) et qui [illegible]
tam de iur(e) q(uam) de facto et c(etera) Con(siderat)i quocumq(ue) mo(do) die
in quolibet loco [illegible] citatis vel non Citatis [illegible]
[illegible]
Arbitris cum Auctoritatem [illegible] ad hoc visum fuerit et
Promittentes ratum habere quidquid per eos fuerit
Iudicatum et diffinitum, Sub Pena duc(atorum) decem solven(dorum)
per partem Contrafacienti, et Applicandorum pro dimidi(a)
Ecclesie S(anc)ti Antonii de Filetto Et pro alia dimidia
Parti observanti, Obligando ad hec eorum bona mob(ilia)
et stab(ilia) [illegible] et [illegible] quibus [illegible] Actum
[illegible] Amibus Leonardo [illegible] quond(am) Dominici [illegible]
ac Dominici [illegible] Blasii de Basso de Filetto testibus rogat(is)

Die 3 m(ensi)s Augusti 1560

[illegible] super platea [illegible] Dominico Loi[illegible]
et Antonio Simeonis de Roma testibus rogatis,
[illegible] Cognomento [illegible] de Filetto saprastus
Constitutus dixit qualiter heri Citatus fuit Coram
[illegible] loc(um)t(enen)te Matris ad instantiam [illegible]
del [illegible] de Filetto ad iurandum [illegible] per eum [illegible]
[illegible] et Consortis [illegible]. Et
[illegible] loc(um)t(enen)ti sibi [illegible]
Iuravit [illegible] [illegible] pro [illegible] in Actu [illegible]
Notarii [illegible] sub die [illegible] Actus mihi [illegible]

[illegible] in [illegible]

Liber instrumentorum [illegible]

[illegible]

In nomine domini nostri iesu xpi [illegible]

Locatio Odorici Carini de Roma [illegible]
Magdalene [illegible] [illegible] de eo loco

In xpi nomine Amen anno a [illegible] nativitate 1561 Indictione
quarta die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Rome in [illegible]
[illegible] [illegible] mei notarii [illegible] Odoricus quondam [illegible] Carini de
Roma [illegible] usque ad duos annos proxime futuros [illegible] et locavit
[illegible] Magdalene [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et conducenti [illegible] unam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] cum [illegible] in [illegible] [illegible] in [illegible] Rome in loco dicto [illegible]
ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] unum dicte conducentis ab occasu [illegible]
quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ad
[illegible] et usufructum, et hoc pro affictu [illegible] [illegible] [illegible]
quam [illegible] [illegible] Magdalena [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible], et
non [illegible] affictus sub [illegible] [illegible] [illegible] vel [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de legitima [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] quascumque sub [illegible] omnium [illegible] [illegible] ac [illegible]
[illegible], et [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] de Roma [illegible] [illegible]

Sententia arbitralis inter Antonium [illegible] quondam [illegible]
Mathei ac Dominicum eius [illegible]

In [illegible] nomine Amen anno [illegible] [illegible] 1501 [illegible]
quarta die vero [illegible] penultima [illegible] [illegible]
[illegible] domus mei [illegible] [illegible] [illegible]
de [illegible] judices deputatus [illegible] judicium [illegible] ad
cognoscendum et judicandum de [illegible] [illegible] [illegible] judicio [illegible]
inter [illegible] Antonium [illegible] loco [illegible] quondam [illegible] Mathei de
[illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] de eodem
[illegible] loco et nomine Dominici eius [illegible]
[illegible] [illegible] ex alia occasione portionis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Dominicum [illegible] Antonium et prout latius etc.
Contenti in [illegible] [illegible] [illegible] judicio [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et ad plenum Consideratis
causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] auditisque et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nomine [illegible] a quo omnia
[illegible] et [illegible] judicia [illegible] dicimus judicamus [illegible]
declaramus [illegible] [illegible] [illegible] Antonium teneatur et debeat
[illegible] ad [illegible] [illegible] Jacobi [illegible] [illegible] et effectualiter
[illegible] [illegible] Dominico [illegible] quondam [illegible] [illegible]
Antonii [illegible] [illegible] una [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et ab [illegible]
[illegible] Jacobi ad [illegible] Martini [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] valoris [illegible] librarum
[illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] Martini ad [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] conditionis [illegible] [illegible] et duas
camisias [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] conditionis
dicti Dominici [illegible] pulvinaria [illegible] [illegible] cum suis [illegible]
ac [illegible] ornamentis convenientibus. Item ab [illegible] [illegible]

[illegible]

... ad ... Sti Martini ... indictionis ...
... primum ... dominice ...
... Absolvendo ambos supradictos ...
et dictum Antonium ab omnibus que ... supradictam ...
dominicam petere posset ... bonis ... quam ...
... pro dote sua ... alia quacumque ...
laudum ... salvo ... omnino
ab ... Paulo integraliter ... Comitissa ...
... salvis ... alias non ... Actum ...
... quod Antonius ... Vincomes ... et ...
... dictis testibus vocatis et rogatis ...

... (Publicatio)

Eodem die loco et testibus Comparuit supradictus Antonius ...
... supradicta dominica ... et ambo
... pro ... supradictis die hodierna ...
... quibus ... fuit per me ... publicata et ab ... laudare ...

... finis remissionis et quietatio ...
... de ... di ... di ...

In Christi nomine Amen anno ... indictione ... quarta die
... primo mensis ... Actum ...
... Bernardinus ...
... di ... et ...
fuit ... habuisse ... a ...

[illegible] quod [illegible] Nicola [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] ab bonis [illegible] occasione
[illegible]
[illegible] Bernardinus [illegible]
[illegible] non [illegible] et non
[illegible] sub [illegible]
[illegible] occasione [illegible]
[illegible] et [illegible] ab eo [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] de quibus [illegible]
[illegible] quod [illegible] de [illegible]
ac [illegible] quod [illegible]

[illegible]
[illegible]
quod [illegible]
[illegible]

[illegible] nomine [illegible] anno ab eius [illegible]
quarta [illegible]
[illegible]
in [illegible] totum [illegible]
habuit [illegible]
[illegible] et duos [illegible]
[illegible] non [illegible] filio [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] venditionis [illegible]
[illegible] ortu [illegible]
[illegible] a [illegible] venditione ut [illegible]

[illegible]

[illegible] pratum [illegible] de [illegible], ab [illegible]
[illegible] tenentis et [illegible] [illegible]
[illegible] plurimis [illegible] et omnia
ad voluntatem [illegible] cum omnibus [illegible] constituens se dictus
[illegible]
[illegible] licentiam dedit [illegible] Et promictens [illegible]
[illegible] de legitima [illegible] et [illegible]
[illegible]
obligatione omnium et singulorum [illegible] bonorum [illegible]
[illegible] et [illegible] et [illegible]

[illegible] in [illegible] mendo

Cum pacto [illegible] quandocumque [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] domenico [illegible] et [illegible]
[illegible] de [illegible]

[illegible] publicatio [illegible]
[illegible] illos de [illegible]
[illegible] libro [illegible]

[illegible] Domini anno ab [illegible] nativitate 15[illegible] indictione [illegible]
[illegible] quarta die [illegible] secunda [illegible] in [illegible]
[illegible]
[illegible] Leonardi de [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

in l'inunitione eadem [illegible] sub eodem die data, et manu
[illegible] notata, quia in lingua vulgari publicata et per
[illegible] ac [illegible] laudata
[illegible] juramento arbitrii, per quibus in [illegible]
[illegible] quod [illegible] forma, [illegible]
[illegible] admoniti, ad [illegible]
[illegible] Actum [illegible] Blasio filio [illegible]
[illegible] de [illegible], [illegible] quod [illegible] de [illegible] loco [illegible]

[illegible]
[illegible] ac [illegible] de [illegible]

[illegible] nomine. Amen. anno [illegible] indictione
quarta, die [illegible] Jovis secunda [illegible] nomi[illegible]
[illegible] commune [illegible] de [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible]
maiore [illegible] adi [illegible] [illegible]
[illegible]
quod [illegible] die [illegible] partes, [illegible] manu [illegible]
[illegible] sub die [illegible] anno 1460. Item ad cognoscendum, et
judicandum de [illegible] quod [illegible]
dicto leonardo [illegible] de lib. sold. [illegible] per ipsum leonardum
ab [illegible] olivis [illegible] ac alio [illegible]
[illegible] et [illegible] quod [illegible] ac
leonardum [illegible] de [illegible]
[illegible] producti[illegible] et allegati[illegible]
[illegible] et [illegible] dicti leonardi
in lib. sold. [illegible]. et [illegible]
[illegible] nomine [illegible], [illegible] quo omnia [illegible]
[illegible]

... condemnaverunt dictos ... ad ...
Cornellio libr. soll. ... omnium ...
... Laudinio ... taxato ... salarium ... soll. ...
... solvendis a ...
... Amitens ... Blasio filio ...
... quondam ... Ambrosii ...

... die ...

... publicatorum
...
... minorito ...
quod ... testimonio ... admonitis ad
... audiendum sententiam ...

Cantio ... quondam ... Candidi de
... quondam ...

... publicatorum ...

... anno ab ...
quarta die ... mensis Januarii ... Actum ...
... cum ... Cognomento ... quondam ...
... de ... et ...
... ad lib. ...
... ac lib. soll. quatuor et soll. ... quod totum ...
... venditor ... habuisse ab ...
... ad lib. ... de quibus in ...
manu ... Dominici ... anno 1577 die
17 mensis octobris ... de quibus
... in duabus ... manu ...
... [illegible]

[illegible] ducator

decem in ratione premissa [illegible] in alio [illegible]

denominati [illegible] Dominici [illegible] sub anno [illegible]

[illegible] item ducatos decem addita [illegible] pro ducatis de quibus [illegible]

[illegible] Dominici [illegible]

die vero ultimo [illegible] item ducatos quatuor in ra-

[illegible] premissa de quibus [illegible]

de [illegible] sub anno et die ut in eo [illegible] item ducatos sex [illegible]

ratione premissa de quibus [illegible]

[illegible] tricesimo sub anno et die ut in eo [illegible] item ducatos sex in

ratione premissa ac lib. quatuor et soll. septimum de quibus [illegible]

[illegible] manu [illegible]

[illegible] die [illegible] in eo [illegible] Que omnia in [illegible] vigore [illegible] sint, et nulli-

[illegible] Cassa et annullata salvis tamen et reservatis Ancianitate

et temporis prioritate in bonis dicti venditoris [illegible] ducatos quatuor

decem in ratione premissa [illegible]

ab [illegible] autem [illegible]

[illegible] nec modo

[illegible] cuicumque exceptioni non numeratae pecuniae

sub spe [illegible] numerationis et alia cuicumque legis vel facti

[illegible] cessit, vendidit, ac tradidit [illegible] Comiti

de [illegible] ibi presenti ementi, et [illegible] accipienti pro se et

[illegible]

[illegible] Dominici [illegible] Campos [illegible]

[illegible] nec non omnia [illegible] et actiones

et tota [illegible] et pertinentiis [illegible] in pertinentiis [illegible]

[illegible] in loco dicto [illegible] ab ortu [illegible] bona [illegible]

a meridie [illegible] ab occidente et [illegible]

[illegible]

[illegible] in dictis pertinentiis ab ortu [illegible] bona [illegible]

[illegible] a meridie [illegible] bona [illegible]

Pro [illegible] de [illegible] ab [illegible] [illegible]
Donati de [illegible] et a [illegible] [illegible] prenominatum
[illegible] et [illegible] plures et vineas [illegible] sunt [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ac alias quacumque que [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] donandi et eius suis voluntatem faciendi [illegible]
[illegible] et quecumque [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Annuatim [illegible] temporibus [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] congios duo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bonatti de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et personalia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et personali
[illegible] et [illegible] [illegible] alicui [illegible] Que omnia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] posit [illegible] Constituens [illegible]
[illegible] venditor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
accomit quam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Et pro
[illegible] [illegible] et succ [illegible]
[illegible] et succ [illegible]
et [illegible] [illegible] venditionis et omnium [illegible]
[illegible] [illegible] quo [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
rogat [illegible]

Ultimis vero [illegible] [illegible] [illegible] non vi metu aut aliqua alia
circumventione subductus sed animo [illegible] deliberato [illegible] donationi
[illegible] [illegible] inter vivos que nullis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ob [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ab [illegible]

[illegible]

[illegible] nune d quond [illegible]

[illegible] denominat [illegible] X.d [illegible] decem [illegible]

donond et taus commendand voluntatem eiacend cum omnibus

et cum [illegible] contractus [illegible] cum [illegible]

[illegible]

[illegible]

dominico quond [illegible] quond [illegible] Antonio

quond dominici [illegible] ac Mattheo [illegible]

[illegible] ad premissa et rogatis [illegible]

locatio domus quond hieronymi [illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen anno sue nativitatis 1501 Indictione

quarta die vero Jovis nona [illegible] Rome in [illegible]

cubiculum domus habitationis mei notarii [illegible] domus quond

hieronymi [illegible] de [illegible] hodierno ad [illegible]

[illegible] cordat et locavit [illegible]

[illegible] et conducenti [illegible] unam

[illegible]

[illegible] in loco dicto [illegible] ab [illegible]

alia bona [illegible] et [illegible]

X.d [illegible] Et hoc [illegible] et [illegible]

[illegible] quem [illegible] locator [illegible]

[illegible]

[illegible] non [illegible] et non [illegible]

[illegible] locator [illegible] conductori sub [illegible]

le legitime [illegible] et manus [illegible] quacumque

ub obligatione [illegible] quond [illegible] mob. et stab. [illegible]

[illegible]

[illegible] Mauri de Roma, et dom[illegible]
requisit. Leonardi Blasij de [illegible]
Publicatum

Die [illegible] Xmiii anno ab eius nativitate [illegible] Indict.
quarta die autem Veneris [illegible] In Palatio
cubiculari domus mei not. [illegible] Leonardi Blasij de
[illegible] pro se [illegible] in ratione [illegible]
[illegible] Emptori [illegible]
[illegible] precio [illegible] libri et
[illegible] vendidit magistro petro filio [illegible]
[illegible] pratum [illegible]
[illegible] in loco dicto [illegible]
[illegible] prato [illegible]
[illegible] pratum [illegible] et [illegible]
[illegible] pratum [illegible] Ad habendum
tenendum possidendum [illegible] Constituens se possidere nomine dicti
Emptoris [illegible] dicto Emptori
suis pro se [illegible] de legitima Evictione, et manutentione presentis
venditionis et omnium in hoc [illegible] Contentorum cum quibuscumque
sub obligatione omnium eius bonorum mob. et stab. presentium et futurorum
de quibus rogamur

Datum

Cum pacto retrovendendi quandocumque eisdem precio [illegible] et clausu-
lis quibus [illegible] vendidit [illegible]
[illegible]
[illegible] Ignacij de [illegible]
[illegible] locatur et [illegible]
[illegible] Claudi de [illegible] ad

[illegible] Anno a[illegible] [illegible] 1461 indictione quarta die aut. Sabbati [illegible] in [illegible] Consistorio ecclesie Sanctorum Martinum Felicis et [illegible] de Roma [illegible] dominico Mauri [illegible] [illegible] ac [illegible] quondam [illegible] Mauri de Roma [illegible] [illegible] de [illegible] per se et successores suos quoscumque [illegible] non aliter [illegible] condemnari [illegible] a [illegible] [illegible]

vocauit se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ment de Roma [illegible] et [illegible] pro [illegible] de lib. [illegible] et [illegible] quatuor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] duobus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnia [illegible] bona mob. et stab. [illegible] et [illegible]

Emptio Blasij [illegible] de [illegible] a Marcho [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] publicationem [illegible]

In [illegible] domini amen anno [illegible] eiusdem natiuitatis 1461 indict. quarta die aut. Martis [illegible] [illegible] [illegible] Salamo [illegible] [illegible] mei not. Marcus quondam Simeonis Leonardi de Roma per se [illegible] et [illegible] lib. quadraginta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Marcus [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible] ad solutionem [illegible] [illegible] et non solutionem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] non numerati [illegible] [illegible] et [illegible] Blasio quondam [illegible] Simeonis de Roma [illegible] [illegible] ecclesie [illegible] Martini Felicis et [illegible] de Roma [illegible] ecclesia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] lincolli [illegible] quatenus

[illegible] et [illegible], per [illegible] venditorum suos vel alios

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] termino

[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible], [illegible] in et super [illegible]

[illegible], et [illegible] sue habitationis contiguis [illegible]

[illegible] sub [illegible] ab [illegible] et [illegible] [illegible] via pub. a meridie

[illegible] bona [illegible] [illegible] quond. [illegible] et ab [illegible] [illegible]

[illegible] Valentini [illegible] dicti venditoris et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] cum omnibus [illegible] et [illegible] cum [illegible] [illegible]

[illegible] se dictus venditor nomine emptoris possidere [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et promittens

[illegible] dicto emptori nomine quo supra et suis [illegible] legitime [illegible]

[illegible] [illegible] venditionis et [illegible] [illegible] [illegible] contentorum

[illegible] [illegible] [illegible] obligando omnia sua bona mob. et stab. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

Ad preces dicti venditoris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] constituit [illegible] et principalem solutorem

[illegible] pro [illegible] capitali et venditione [illegible] solutione [illegible]

dicto emptori nomine quo supra [illegible] obligando omnia sua bona

mob. et stab. [illegible] et [illegible]. Quem [illegible] [illegible] venditor

[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]

obligando omnia sua bona mob. et stab. [illegible] et futura [illegible]

[illegible] rogatus

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quamdocumque [illegible] [illegible] [illegible] et

clausulis quibus [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] q. Georgii de [illegible] - [illegible] [illegible] [illegible]

Emptio mag.ci Joannis Cheixani Jacobi [illegible]
Joanetto Camarolla de villa

Publicarum

In xpi nomine Amen anno ab eius Nativitate 1561 Indictione quarta die aut[em] Martis [illegible] Actum [illegible] in [illegible] curtulam domus mei not[arii] [illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] et successores suos eius [illegible] ac cum [illegible] et consensu Josephi eius filij [illegible] et consentientis [illegible], et [illegible] dum decem in ratione lib. [illegible] pro [illegible] quod totum [illegible] [illegible] dictum [illegible] ab [illegible] [illegible] in tot monet. aurea, et argentea [illegible] ad integralem [illegible] totius [illegible] [illegible] exceptioni non numerate [illegible] sub [illegible] numerationis [illegible], et vendidit Mag.co Joanni quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] solui debiti per dictum emptorem [illegible] venditori [illegible] bonorum sibi [illegible] [illegible] habitu in se [illegible], et [illegible] voluntatem [illegible] cum omnibus [illegible] vendere [illegible] personaliter [illegible] et [illegible] constituens se dictus venditor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto emptori [illegible] de legitimis [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cornantibus [illegible], obligando ad hec omnia eius bona [illegible] [illegible] quibus [illegible] [illegible]

Actum

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dictum venditum [illegible] dictum [illegible] [illegible] clausulis [illegible] vendidit [illegible] [illegible]

[illegible] quod [illegible] de vitis ac [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] pro [illegible]

Publicatum [illegible]

In [illegible] nomine Amen, anno ab eius nativitate [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] Antonius [illegible]

de paterno Capellanus [illegible] de Montagnaco pro se et successoribus

[illegible] quoscumque [illegible] et [illegible]

[illegible]

in perpetuum [illegible]

precio [illegible] exceptioni non numerate

[illegible] numerationis et alio [illegible]

legis tam Canonici quam Civilis [illegible] tradidit [illegible] atque

[illegible] quod [illegible] domicellus de [illegible]

[illegible]

[illegible] et successoribus suis quibuscumque [illegible] omnia [illegible] et

Actiones tam reales quam personales [illegible] et [illegible] mixtas

[illegible] et Civiles, et alias quascumque tam per ipsum dominum

venditorem empta ab aliis [illegible] emptis [illegible]

[illegible] et sibi [illegible]

[illegible] vel per alias

quascumque [illegible]

[illegible] cum domibus [illegible] vitibus et arboribus

[illegible] domo [illegible] in villa [illegible]

[illegible]

[illegible] de Capitello [illegible] per [illegible] Leonardi
[illegible] et [illegible] [illegible]

Item super [illegible] spectantibus [illegible] Cortioni [illegible] alias
vendit per Jacobinum [illegible] [illegible] di Colonia [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] in loco [illegible]
confines [illegible] et super prato [illegible] Cum dimidio [illegible]
ac [illegible] de [illegible] pro ducatis quinque ad lib. [illegible] pro [illegible]
et [illegible] vocato lo prato [illegible] sub suis Confines que omnia
[illegible]
[illegible] et [illegible] et omnium
[illegible] voluntatem [illegible] Cum omnibus [illegible] spectantibus et [illegible]
[illegible] quoque et [illegible] Cessor [illegible] Cessionarii
in locum [illegible] in [illegible]
[illegible] Cessionis et alias Contentionis in [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] per [illegible]
[illegible]
et [illegible] Cessor [illegible] Cessionario [illegible]
[illegible] et [illegible] Cessionis
et [illegible] in [illegible] Contentionis [illegible] obligando
[illegible]
[illegible] et [illegible] Cessionarii [illegible] Cessor [illegible]
in [illegible] Cessionarii [illegible] in [illegible]
[illegible]

[illegible] Cessionis [illegible] per [illegible]
[illegible] Augustino [illegible] sub anno [illegible] die [illegible] maii. Item
[illegible] in [illegible] Cessionis [illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] sub anno [illegible] die [illegible] manu [illegible]
[illegible] Cessionem [illegible] per [illegible] Baldassium [illegible]
[illegible] sub anno [illegible] die [illegible]

[illegible] Item ducatos [illegible] ad faciendum die 20 [illegible]
Camerarios [illegible] dicte Confraternitatis Sancte Marie de [illegible], unde
[illegible] Christi 20 locumtenens [illegible] sub anno [illegible]
uero 20 Auditoribus [illegible] sub eodem Anno die uero [illegible]
de quibus rogatus [illegible] Actum [illegible] presentibus dominico [illegible]
[illegible]

Conuentio dominici Nardutii de [illegible]
ad [illegible]

In Dei nomine Amen anno eiusdem Natiuitatis 1506 indictione
quarta die [illegible] mensis [illegible] [illegible] in [illegible]
[illegible] mei notarii Dominicus quondam Narducii de [illegible] parte
una [illegible] Conuentione [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de Roma presentes [illegible] Oratorio [illegible]
[illegible] ob [illegible] quendam [illegible]
[illegible] octo pro [illegible] Conuentionis
[illegible] Promittens de solutione et [illegible]
[illegible] debiti ad omnem requisitionem [illegible] sub
obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum
Ad partes uero dicti dominici Antonius quondam Jacobi
[illegible] de [illegible] se constituit manutentorem et principalem
solutorem pro ipso toto debito [illegible] et
[illegible] obligando omnia et singula eius bona mobilia
et stabilia presentia et futura Quem [illegible] dominicus
[illegible] indemnem [illegible]
sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium [illegible]
[illegible] presentibus [illegible] de [illegible] de Roma
[illegible]

Emptio Jacobi quondam [illegible] ab Angelo quondam Dominici Vitoni de ipso loco

Publicatum

[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius Nativitate [illegible] Indictione quarta die [illegible] mensis [illegible] Actum Lavagnaci in [illegible] Angelus quondam Dominici Vitoni de Lavagnaco [illegible] pretio [illegible] ad lib. 6 [illegible] pro [illegible] quod totum [illegible] fuit habuisse ab [illegible] emptore [illegible] computatis [illegible] duabus argenteis et [illegible] uno aureo [illegible] habitis [illegible] [illegible] [illegible] vendidit ac tradidit Jacobo quondam [illegible] de Lavagnaco [illegible] [illegible] per eandem venditionem [illegible] a [illegible] sitam in pertinentiis Lavagnaci in loco dicto la [illegible] ab ortu et meridie [illegible] dicti emptoris et ab occasu [illegible] della Costa de Lavagnaco [illegible] via [illegible] ad habendum tenendum possidendum [illegible] et eius omnimodam voluntatem faciendum cum omnibus [illegible] confines contentis et [illegible] bona [illegible] [illegible] [illegible] constituens se [illegible] nomine emptoris [illegible] possessionem [illegible] quam [illegible] licentiam dedit [illegible] et promisit [illegible] emptori [illegible] pro se [illegible] legitima evictione [illegible] venditionis et [illegible] contravenire [illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum [illegible] [illegible] de quibus rogatus [illegible] Jacobo quondam Antonii [illegible] de Lauro [illegible] in Lavagnaco [illegible]

[illegible]

Emptio magistri [illegible] quondam [illegible] de [illegible] notarii [illegible] de [illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius Nativitate [illegible] Indictione [illegible]

[illegible]

[illegible]

celari domus mei not. ser Natalis quond. Pauli [illegible] de rigulo [illegible] ac nomine [illegible] pro quo de rato promisit in [illegible] bonis [illegible] Precio et [illegible] duc. duodecim ad libras [illegible] pro duc. Quod totum precium [illegible] habuisse ab [illegible] emptori Computatis duc. [illegible] in ratio[ne] [illegible] in Auro et Argento pro precio [illegible] [illegible] libri [illegible] dedit et vendidit magis[tro] [illegible] quond. [illegible] Chiasoni de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sitam in [illegible] [illegible] in loco [illegible] [illegible] Casa ab ortu [illegible] [illegible] Emptoris a [illegible] Molendinarij de rigulo [illegible] ad [illegible] [illegible] quond. Nardini [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] cum omnibus [illegible] Constituens se dictus venditor nomine [illegible] Emptoris [illegible] bona premissum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] Guaritione et manutentione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mob. et stab. presentium et futurorum [illegible]

<Fideiussio>

Ad preces vero et in[stantiam] dicti venditoris Constituit se manuten[tor]em [illegible] quond. [illegible] de rigulo pro premissis [illegible] dicto Emptori Accepto [illegible] obligando omnia [illegible] bona mob. et stabilia presentia et futura [illegible] venditor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] sub obligatione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Campi [illegible] [illegible] bona [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

<Pactum> [illegible]

Cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quibus [illegible] vendidit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] emptorum [illegible] copia [illegible] si
[illegible] et aliis de [illegible] [illegible] [illegible]
dominico [illegible] ac Iacobo [illegible] [illegible]

Locatio quondam Sebastiani quondam [illegible] Claudi [illegible]
[illegible] [illegible] dominico [illegible]

In Christi nomine Amen die loco anno et [illegible] supra[illegible]
Sebastianus quondam [illegible] Claudi ac [illegible] quondam
[illegible] Claudi [illegible] de [illegible] locavit [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] Campo [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] a meridie, ab [illegible]
[illegible] bona quondam [illegible] Claudi de [illegible] [illegible] affinis, et [illegible]
[illegible] Et hoc pro affictu lib. octo [illegible] [illegible] locatores
[illegible] ad eadem conductricem [illegible] [illegible]
[illegible] Et promittentes de manutentione [illegible] eum [illegible] quos[illegible]
sub obligatione bonorum suorum [illegible] et sub [illegible]
Post hec ad [illegible] locatori [illegible] quondam [illegible] Candetti de
[illegible] et [illegible]
pro premissis [illegible] conductrice acceptis, et [illegible] obligando
omnia sua bona [illegible]
[illegible] sub obligatione [illegible]

Locatio [illegible] [illegible] facta
de [illegible] [illegible] [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius Nativitate 1561
indictione quarta die [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] domus [illegible]
filius [illegible] de [illegible] ad [illegible]
[illegible] locavit [illegible]
[illegible] Campo [illegible]

[illegible] ac plantatam versus occasum. Et confinat ab oriente fines [illegible]
[illegible], meridie [illegible] pedem et ab occasu iuxta bona [illegible]. Et hodie
[illegible] Et hoc pro omnibus libris otto [illegible] quas [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] cuicumque exceptioni [illegible]
[illegible] de legittima evictione et [illegible] [illegible] [illegible] quae [illegible]
Sub poena omnium damnorum, et sub obligatione omnium et singulorum bonorum
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quondam Antonii [illegible] [illegible] [illegible]

Emptio [illegible] de [illegible] a [illegible]
quondam [illegible] Georgii de [illegible]
[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno a [illegible] nativitate
1561 indictione quarta die sexta mensis [illegible] [illegible] [illegible]
domi habitationis [illegible] venditoris [illegible] quondam [illegible]
Georgii de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Et [illegible]
in ducatis triginta uno ad libras 6 [illegible] pro ducato quod totum pretium
[illegible] [illegible] fuit fatetur habuisse ab infrascripto emptore computatis
ducatis [illegible] in ratione [illegible] ibidem habitis in monetis auri et
argenti pro pretio [illegible] pro toto integrali [illegible] dicti pretii
ducatorum triginta unius [illegible] [illegible] Cuicumque exceptioni non numerati
pecuniae sub spe futurae numerationis [illegible] [illegible] libere, ac proprie dedit
et vendidit, ac tradidit [illegible] [illegible] filio magistri [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] emanti, et stip. pro se et successoribus suis
quibuscumque unam [illegible] [illegible] duorum [illegible] cultivatam pro captu
[illegible] [illegible] [illegible], et plantatam arboribus [illegible]
sitam in [illegible] Adeghaci in loco vocato la Carimana ab oriente
[illegible] [illegible] Leonardi [illegible] de Adeghaci a meridie [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] vero [illegible] bona [illegible] [illegible]
[illegible] Antonio [illegible] de [illegible] & [illegible] [illegible]
[illegible], dote, et eius omnimodam voluntatem [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] contractus [illegible] ipse [illegible] tam [illegible]

[illegible] perti[n]entiis [illegible] Constituens se dictus venditor

nomine dicti emptoris [illegible] donec corporalem possessionem

acceperit [illegible] Et [illegible]

[illegible] & [illegible]

[illegible] quibuscumque [illegible] quietationi & [illegible]

[illegible] & omnia & singula in [illegible] contractu [illegible]

[illegible] & [illegible]

[illegible]

[illegible]

Ad [illegible] & in [illegible] dicti venditoris Constituit se

manutentorem Franciscus quondam Leonardi [illegible] de [illegible]

pro [illegible] omnibus [illegible] dicto emptori [illegible] et [illegible]

obligando [illegible] & singula [illegible] bona mob. & stab. presentia

& futura [illegible] manutentorem [illegible] venditor promisit

[illegible] a [illegible] sub [illegible] & singulorum suorum

bonorum mob. & stab. [illegible] & [illegible]

Pactum

[illegible] instrumenti quandocumque [illegible]

[illegible] hac tamen [illegible] pacto [illegible]

Conditione, quod [illegible] ipse [illegible] venditor [illegible] heredes eius aut [illegible]

[illegible] nomine [illegible] ullo umquam tempore [illegible], aut [illegible]

[illegible]

[illegible] rogatus [illegible]

[illegible] quondam [illegible] Laude [illegible] Michaelis quondam

Antonii [illegible] de [illegible] rogatis [illegible]

Conventio [illegible] del [illegible] de [illegible]

[illegible] conditum [illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen Anno [illegible] Nativitatis [illegible]

quarta die [illegible] Nona [illegible] actum [illegible]

[illegible]

[illegible] quond Joannis Claudi de [illegible] loco, Josephus quond Ric. Card.
[illegible] vobis [illegible] successores suos quoscumque [illegible]. Non aliter [illegible] si per sententiam
diffinitivam cuiuscumque Judicis [illegible] condemnatus et Judicatus
[illegible] [illegible] quond Joannis [illegible]
[illegible] [illegible] pro [illegible] de lib. [illegible]
[illegible] sibi debitis [illegible] computo [illegible] ad hodiernam
[illegible] debitor [illegible] presentis [illegible] proserum
[illegible] solutione integrali totius debiti [illegible] ad omnem requisitionem
[illegible] obligatione [illegible]
[illegible] et suorum presentium et futurorum [illegible] cum [illegible] presentibus ibidem
[illegible] Claudi [illegible] de [illegible]
[illegible] testibus ad premissa habitis vocatis, et rogatis [illegible]

Convinctio Joannis quond Candussii de [illegible]
ad creditum Joannis [illegible]

In Christi Nomine Amen: loco [illegible] et anno suprascriptis
Joannes quond Candussii de [illegible] per se, et heredes
suos [illegible]. Non [illegible] et convinctus et condemnatus per
[illegible] diffinitivam [illegible]
[illegible]
presentis et [illegible] de lib. soll. decem et novem et soll. [illegible] et
novem [illegible] debitis [illegible] computo [illegible] ut [illegible]
usque in hodiernum [illegible] presentis [illegible]
solutione ad integrum ad omnem requisitionem [illegible] creditoris sui
obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum
[illegible] magistro Josepho quond Joannis Claudi de [illegible]
Josepho quond Ricardi [illegible] testibus [illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen: [illegible] ab [illegible] Indictione
quarta, die [illegible] lune [illegible] [illegible] Joannis [illegible]

[illegible] Antonius quondam [illegible] Clau[illegible] [illegible]
successoribus suos quoscumque [illegible] pretio et foro [illegible] ad lib. 624 pro
[illegible] quod [illegible] confessus et [illegible] fuit habuisse in integrum
ab [illegible] Computatis quatuor [illegible] habito pro
[illegible] [illegible] Cuiusque [illegible]
non [illegible] suis [illegible] et alio cuiuscumque [illegible]
[illegible] libere [illegible] vendidit Beltrando quondam [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] pro [illegible] Vratum [illegible] in [illegible] Adrighacci in
[illegible] la [illegible] ab [illegible] Comunis a
[illegible] quondam [illegible] Claudi [illegible] 80
[illegible] Ad habendum tenendum
possidendum [illegible] et suam omnimodam voluntatem faciendum [illegible]
[illegible]
[illegible] contentus et [illegible] Constituens se
possidere [illegible] Emptor ad suam [illegible]
[illegible]
Et promisit pro se et successores suos quoscumque [illegible] Beltrando
Emptori [illegible] et [illegible] successoribus suis quibuscumque de legitimis
[illegible]
[illegible] contra omnes [illegible] quoscumque [illegible] pena dupli et sub [illegible]
[illegible] et singulorum [illegible] et [illegible] et futurorum de quibus

Fideiussio

Ad [illegible] instantia [illegible] Antonii venditoris [illegible] quondam
[illegible] Claudi de Adrighacia [illegible] Constituit se manutentorem [illegible]
[illegible] supranominato Beltrando Emptori [illegible] et acceptanti pro se
obligando omnia et singula sua bona mobilia et stabilia presentia et futura
[illegible] manutentorum [illegible] venditor [illegible] alique [illegible] et con-
servari promisit [illegible] premissa sub obligatione omnium et singulorum suorum
bonorum mob. et stab. presentium et futurorum

Pactum

Cum pacto [illegible] quandocumque [illegible] pretio [illegible]
supra vendidit [illegible] solvendi [illegible]
[illegible] [illegible] ibidem [illegible] quondam [illegible]

supradicto, ac [illegible] quondam Leonardi [illegible] de Adzliaco ambobus
[illegible]

Locatio dicti campi

Acta die, loco, atque testibus [illegible]

Supradictus [illegible] quondam [illegible] per se et suos [illegible] [illegible] in annum locavit et affictavit Leonardo quondam Fabricii [illegible] de Adzliaco presenti et conducenti pro se et successoribus suis [illegible] campum supradictum [illegible] per dictum locatorem [illegible] quondam [illegible] Claudi de Adzliaco sicut [illegible] constat manu mei notarii [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] loco et nomine [illegible] locatoris [illegible] Confraternitatis [illegible] Adzliaco [illegible] ad [illegible] [illegible] pro qualibet [illegible] de [illegible] vel octo [illegible] Cum promissionibus [illegible] de manutentione [illegible] quecumque [illegible] obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium [illegible] et super quibus [illegible]

[illegible] in [illegible] Sylvanus de Colle de Adzliaco, ac [illegible]

In Christi nomine Amen. [illegible] anno [illegible]
die [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] ac Thomas quondam [illegible] [illegible] de [illegible] Ambo [illegible] [illegible] de Adzliaco [illegible], et [illegible] Sylvanus de Colle de Adzliaco [illegible] altera [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] per [illegible] Sylvanus, et per [illegible] [illegible] ab [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] nomine [illegible], a quo [illegible] [illegible] [illegible] ipsa [illegible] cum [illegible] ad [illegible] in [illegible] [illegible]

esse valoris librarum sold. viginti duar[um] ac sold. quatuor [illegible] solvit [illegible] ipsum Sylvanum [illegible] [illegible] & sic ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Salaris [illegible] sold. duodecim pro [illegible] solvit a [illegible] [illegible] Actum [illegible] [illegible] [illegible] Antonio [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] de [illegible] meo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Conventio Michaelis q. Antonii [illegible] de [illegible]
ad Creditorem Beltrandi q. [illegible] [illegible]
[illegible]

In Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate [illegible] Michael quondam Antonii [illegible] de [illegible] per se et successores suos quoscumque [illegible] [illegible] convinctus & condemnatus fuisset per [illegible] [illegible] [illegible] cuiuscumque iudicis competentis [illegible] se [illegible] debitorem Beltrandi quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sui et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Michael per se [illegible] Beltrando creditori [illegible] & [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] obligando [illegible] omnia [illegible] [illegible] [illegible] bona mob. & stab. [illegible] & [illegible] & super [illegible] [illegible]

[illegible] Antonii [illegible] Iacobi [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] quondam Leonardi [illegible] de [illegible] [illegible]

In Christi Nomine Amen. anno [illegible] indictione quarta die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] ac [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rogatus Antonius filius Iacobi [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam Leonardi [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de la Selgarola [illegible] abi [illegible] pub. [illegible] montis [illegible] Flaviano [illegible] habens, annos [illegible] et non [illegible] Dominici [illegible]
[illegible] et [illegible] Michaelis de monte [illegible] et [illegible] Coll. [illegible]
cum promissionibus [illegible] obligatione omnium et singulorum suorum bonorum [illegible]

Compromissum inter Iosephum filium [illegible] et [illegible] Leonardi [illegible] ex altera

In Christi nomine Amen. Anno sue Nativitatis 1561 indictione quarta [illegible]
[illegible] Michaelis [illegible]
[illegible] et Iosephus filius [illegible] de Colle [illegible]
[illegible] concorditer et de plano [illegible]
de [illegible] et de facto se compromiserunt, et compromissum fecerunt in [illegible] Leonardi Georgii de [illegible] arbitrandum, componendum, [illegible] et [illegible]
[illegible] seu [illegible] possint [illegible]
omnimodam facultatem [illegible] iudicandi [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] arbitros [illegible] et iudicatum [illegible] facto [illegible] ad lib. [illegible]
per [illegible] Baldassari de [illegible], sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum [illegible]

Solutio facta per Bulghonum quond. Valerii [illegible] heredibus quond. Bernardini [illegible] de Roma

In Christi Nomine Amen. Anno Domini ab eius Nativitate 1461 Indictione quarta die [illegible] mensis [illegible]

in [illegible] anno [illegible] coram me notario [illegible]

[illegible] pro redemptione [illegible]

[illegible] Leonardum [illegible]

[illegible] quond. Bartholomeus [illegible] Bulghoni

[illegible] quond. [illegible] Bulghonus

quond. Valerii [illegible] de Roma redemptor [illegible]

[illegible] duc. [illegible] quond. [illegible]

[illegible] Bulghonus [illegible] per sententiam [illegible]

[illegible] Bernardini

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] successoribus suis [illegible]

[illegible] pro hoc [illegible] duc. septem

[illegible] pro redemptione [illegible]

[illegible] Bulghono [illegible] ad hoc [illegible]

[illegible]

[illegible] Bulghono [illegible]

obligatione [illegible]

[illegible]

[illegible] sive [illegible] heredum [illegible]

[illegible] promissis [illegible] septem [illegible] Bulghono

[illegible] heredes hereditatis [illegible]

quond. Leonardi Blasij [illegible] quond. [illegible]

[illegible] pro se et heredes [illegible] obligamus [illegible]

[illegible] constitutione [illegible] et singula [illegible]

[illegible]

[illegible] promisit [illegible] promisit [illegible] omnibus

obligationibus [illegible]

[illegible] ubi supra presentibus [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de Valentino quondam [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

Locatio [illegible] quondam ~~[illegible]~~ [illegible]
de Rigulo facta Andree Simonis de [illegible]

In Christi Nomine Amen, anno ab eius Nativitate 1561 [illegible]
quarta die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] cubiculari mei
[illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] de rigulo per se et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] Symonis
de [illegible] [illegible] unam fornacem duas ortum sitam in Villa [illegible]
in [illegible] conducto per ipsum locatorum, a [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et ad [illegible], et [illegible] et [illegible] pro affictu libras [illegible] [illegible] quas
[illegible] conductor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omni exceptioni
non [illegible] [illegible] et affictus non recepti et [illegible] [illegible]
locator de [illegible] promisit [illegible] [illegible] sub pena dupli [illegible]
et sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
Actum [illegible] presentibus [illegible] quondam [illegible] [illegible], ac Bartholomeo
[illegible] [illegible] Ambrosius de rigulo [illegible] vocatis et rogatis [illegible] [illegible]

Fideiussio prestita per Angelum quondam Symonis
[illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
quarta die [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] cubiculari
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Angelum [illegible]
[illegible] [illegible] de [illegible] sub [illegible] quam [illegible] 1560 manu mei [illegible]
[illegible] [illegible] declarato ad [illegible] et [illegible] ac [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] [illegible] Antonio [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et accepit [illegible] pro se [illegible] [illegible] omnia et singula
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] ad omnia

[illegible] ... [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible]

Antonius [illegible] ... [illegible] anno in Armeniam [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] in loco [illegible] ... [illegible] ... [illegible] quod Antonius [illegible] ... [illegible] ... [illegible] de Roma [illegible] ... [illegible] Armeniam [illegible] ... ad [illegible] ... [illegible] et [illegible]

[illegible] anno supradicto Antonii [illegible] ... [illegible]

In Christi nomine Amen. Supradictis anno, die, loco et [illegible] supradictus Antonius [illegible] ... de Roma [illegible] ... de Armenia [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

mese soluend [illegible] tempore [illegible]

[illegible] cum promissionibus [illegible]

[illegible] sub obligatione omnium [illegible]

[illegible] presentibus [illegible] admnitim [illegible]

Imperio Nicolai [illegible] de [illegible]
filio Johannis Coraze de villa [illegible]

[illegible] Xmen [illegible]

[illegible] de ipso loco [illegible]

[illegible]

[illegible] Nicolao [illegible]

[illegible] et sui pro se [illegible]

[illegible]

[illegible] quam habet [illegible] modo quovis [illegible], et qui

[illegible]

[illegible] et [illegible] in [illegible] et villa [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible] plenius [illegible]

[illegible] omnimoda

[illegible] cum omnibus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Subscriptis [illegible] numerationes et alio [illegible]

[illegible] Xvij [illegible] promisit [illegible]

[illegible] continentiam [illegible]

[illegible] omnium et singulorum [illegible] bonorum mobilium et stabilium [illegible]

[illegible] quorumcumque [illegible] [illegible]

[illegible] ac Nicolao [illegible]

[illegible] rogatis [illegible]

Compromissum inter [illegible] quondam [illegible]

[illegible] Salvestri de Savorgnano, ac [illegible]

IN CHRISTI [illegible] AMEN [illegible]

1561 Indictione quarta die vero [illegible] ultimo mensis [illegible]

in [illegible] Cubiculari domus mei notarij [illegible] quam [illegible]

[illegible] de [illegible] loco, ac nomine Magdalene [illegible]

[illegible] suis propriis [illegible] Curatorio nomine

[illegible]

[illegible] de Savorgnano [illegible] et [illegible]

[illegible] de Savorgnano [illegible] omnibus [illegible]

et differentiis [illegible] partes [illegible]

[illegible]

[illegible] Compromiserunt et Compromissum [illegible]

[illegible] Augustini [illegible] ac [illegible]

[illegible] communes et [illegible] ac [illegible]

[illegible] arbitratores, judices, compositores et [illegible] amicos

[illegible] ad dicendum [illegible] arbitrandum [illegible]

[illegible]

[illegible] quorumq[ue] [illegible]
[illegible] et adrhanitid [illegible]
[illegible]
[illegible] habitatum et [illegible]
[illegible] sub obligatione [illegible]
[illegible]
[illegible] capitulano [illegible]
de Claudiano [illegible]

[illegible] Marci Simonis de Roma [illegible]
[illegible] Capitulano [illegible]

[illegible] CHRISTI NOM[INE] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] conduxerunt [illegible]
[illegible]
[illegible] locatoris [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] sub [illegible]
[illegible]

[illegible] nomine amen. Anno
[illegible] quarta [illegible]

circulari domus mei notarii Marquis quondam [illegible]

[illegible] de Numa presentibus non [illegible] vocavit se debitorem [illegible]

Antonii quondam Dominici [illegible] in eodem loco [illegible] [illegible]

[illegible] de lib. [illegible] sibi debitis ex computo [illegible]

[illegible] in hodiernum diem [illegible]

[illegible]

obligatione [illegible] singulorum suorum bonorum generaliter specialiter

[illegible] sub obligatione [illegible] per [illegible]

[illegible]

[illegible] Numa [illegible] Claudiano [illegible]

Confessio [illegible] quondam [illegible]

[illegible] Numa [illegible]

In Christi Nomine Amen. [illegible]

[illegible] Antonii [illegible] de Numa [illegible]

[illegible]

[illegible] eodem loco [illegible] pro se et successoribus

[illegible] libras [illegible] duodecim sibi debitas ex computo [illegible]

Promittens [illegible] de solutione [illegible] lib. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quondam [illegible] de Cavallico

[illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen: anno ab [illegible]

[illegible] Indictione quarta die vero Mercurii quinta mensis [illegible]

[illegible] notarii [illegible] cum [illegible]

[illegible] quondam [illegible] de Caballico vendidit [illegible]

[illegible] quondam [illegible] de Cavallico [illegible]

[illegible] sub anno 155 [illegible]

[illegible] [illegible] Stylom [illegible]

[illegible]

[illegible] expeditioni retradidit, et [illegible]

[illegible] heredes dicti [illegible]

[illegible] nihil [illegible]

[illegible] dicta retroundere [illegible]

[illegible] et Xleonar [illegible]

[illegible] contentum [illegible]

[illegible] omnium mobilium et stabilium presentium et futurorum [illegible]

facto [illegible], quod factum intelligatur, quatenus [illegible] retroundere [illegible]

[illegible] vendidit [illegible] alis

[illegible] de Xleonar [illegible]

[illegible] omnibus [illegible]

[illegible]

Nomine An[illegible]

[illegible]

[illegible] ad gaudendum et usufructuandum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et hoc pro [illegible] lib. [illegible] sol. et sol.
[illegible]
[illegible] [illegible] sub [illegible] [illegible] promittens [illegible]
[illegible] [illegible] quolibet [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] ac [illegible]

[illegible]
[illegible]

41 Christi nomine [illegible] [illegible] et loco [illegible]
[illegible] [illegible] domesticis de Gaudiano [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] et locavit Natali [illegible] Antoni
[illegible] de dicto loco [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] locatoris
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad habendum [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] affictum
[illegible] [illegible] omnia
[illegible] promittens [illegible] locatori [illegible] pro [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] omnium et sub
obligatione omnium suorum bonorum [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] Jacobum [illegible] et
[illegible] [illegible] [illegible]

42 Christi nomine [illegible]
1502 indictione quarta die [illegible] lune [illegible] [illegible] actum

[illegible] in cubiculo domus mei [illegible] [illegible]
[illegible] de Truccanaco [illegible], ac [illegible]
[illegible] in cod[illegible] [illegible] altera de liter[illegible] [illegible]
[illegible] Alexand. et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Truccanaci [illegible]
et [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] acceptam [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] ad iudicand[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] suam protulerit [illegible] in eius [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Quirinio [illegible]
[illegible] Truccanaci [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] Laurentij [illegible]
[illegible] [illegible]
ad iudic[illegible]

[illegible]

[illegible] quorum [illegible]

[illegible] differentiis in [illegible]

[illegible]

[illegible] occulte [illegible] nomine [illegible]

[illegible] condemnavit [illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible]

[illegible] salaria [illegible] decem sibi solvendi [illegible]

[illegible] quibus [illegible]

[illegible] suprascripto [illegible]

[illegible] ultra [illegible]

[illegible] eadem [illegible] in lingua vulgari [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] domini de roma [illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen anno [illegible] indictione
quarta die vero [illegible] mensis Martii [illegible]
[illegible]
[illegible] Martini [illegible]
[illegible] vendidit et affictavit [illegible] Magdalene [illegible]
[illegible] conducenti pro se [illegible]
[illegible] camporum [illegible]
[illegible] in loco dicto [illegible] ab oriente [illegible]
[illegible] campo [illegible]
[illegible]
[illegible] habuit [illegible] argenteis [illegible]
[illegible] promittens [illegible] quocumque obligans
omnia sua bona [illegible]
[illegible] de roma [illegible] mio [illegible]

[illegible] inter [illegible] Antonium [illegible]
[illegible]

In Christi Nomine Amen anno [illegible]
[illegible] indictione quarta die [illegible] septima
mensis Martii [illegible] in [illegible]
[illegible] presentibus [illegible]
Antonius [illegible] de Chiasaco incola [illegible]
[illegible] pro se [illegible] ac nomine [illegible]
ac [illegible] nepotum ex quondam [illegible]
eius [illegible]
de [illegible] in bonis suis propriis [illegible]
dicti quondam Antonii [illegible] incola Chiasaci [illegible]

[illegible] nomine [illegible] suo [illegible] Xlij fratris sui [illegible] permanentis pro quo [illegible] rato promisit in bonis suis mobilibus, ac Leonardum [illegible] quondam Valentini [illegible] habitator Chiarano omnes [illegible] una parte, et Gregorius quondam Dominici [illegible] de [illegible] Valle prope [illegible] ex altera, de litibus et differentiis quae [illegible] inter [illegible] causa et occasione [illegible] quondam [illegible] de Chiasaco [illegible] et consortes [illegible] admitti; [illegible] Gregorius dicebat [illegible] bona et hereditatem [illegible] et aliis [illegible] plurimis [illegible] modo et more [illegible], ac [illegible] sapientis viri Consilii [illegible] compromissum et compromissum [illegible] de [illegible] consensu ipsorum [illegible]
[illegible] volentes et consentientes sic premissis [illegible] [illegible] Gregorius et [illegible], et valeant [illegible] compromissi super premissis [illegible] diffinitivam [illegible] [illegible] non [illegible] admitti [illegible] de concordio, tunc [illegible] Gregorius ex una [illegible] et consortes ex altera [illegible] propriis, et quibus [illegible] nominibus [illegible] [illegible] de [illegible] suis de [illegible] de [illegible] [illegible] viros [illegible] quondam [illegible] de Montagnaco [illegible] quondam Leonardi [illegible] de [illegible] ac Valentinum quondam [illegible] de [illegible] presentes, et acceptantes [illegible] in arbitros arbitratores, compositores et iudices delegatos [illegible] et concorditer, et de plano [illegible] a premissis, ad arbitrandum, arbitramentandum, sententiandum [illegible] [illegible] de [illegible] suis de [illegible] [illegible] cum [illegible] premissa [illegible] quolibet [illegible] vel absolvendum, et quidquid ipsis arbitris arbitratoribus suis iudicibus [illegible] placuerit [illegible]
[illegible]
[illegible]

dantes et concordantes [illegible] [illegible] [illegible]
et fidelibus [illegible] et plenariam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et laudemus q [illegible]
[illegible] [illegible] de facto [illegible]
[illegible] [illegible] cum tali [illegible]
[illegible] [illegible] quibus solent sapientis [illegible]
[illegible] [illegible] quodam
sapientissimus Collegium [illegible] [illegible] arbitrium
[illegible] [illegible] [illegible]
concordio [illegible] [illegible]
habentur diffinitiva et [illegible] quam [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] tenendi [illegible]
[illegible] [illegible] sapientissimi con[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et grata [illegible] [illegible]
in eo contenta, et laudare quamquam per ipsos [illegible]
Judices [illegible], et judicatum fuerit, tam [illegible]
[illegible] de facto [illegible]
condicentibus [illegible] sapientissime consilij [illegible]
[illegible] [illegible] et stabilitum
[illegible] [illegible]
[illegible] quibus rogatum [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] magnifici domini [illegible] [illegible]
[illegible]

In Christi nomine [illegible] anno sui Nativitatis [illegible]

[illegible] hore quarta die Veneris (?) sabbati 28 mensis Martii [illegible]
[illegible]
[illegible] dicti [illegible] per se [illegible] precio duc. sup. ad lib.
sup. et soll. quatuor pro duc. quod totum precium [illegible]
[illegible] emptori hoc modo [illegible] lib. soll. vigintiquinque
[illegible] manu mei not. sub anno 1550 die
[illegible] Quod [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] contentus [illegible] item lib. soll. decem et septem
[illegible] quas dicti venditori fuit [illegible] habuisse
[illegible] quondam habito pro suplemento dicti totius
[illegible] non [illegible]
[illegible] vendidit et tradidit
[illegible] omni quod habet [illegible] carno [illegible]
[illegible]
[illegible] campum [illegible] in [illegible] in loco dicto [illegible]
ab ortu [illegible] campus illorum [illegible] de roma et etiam a
[illegible] a meridie vero [illegible] bona [illegible] David nos. [illegible]
[illegible] de [illegible]gnano et ab occasu [illegible] bona [illegible]
[illegible] de [illegible] de roma et [illegible] plures [illegible]
[illegible] et [illegible] suis voluntatem faciend. cum [illegible]
[illegible] onere solvendi [illegible] tempore [illegible]
[illegible] Marie de [illegible] [illegible] tria de livello [illegible]
[illegible] quia per ipsum venditorem fuerunt assignat.
[illegible] nomine dicti [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] contra dedit omnimodam [illegible] et [illegible] promisit per se et
[illegible] dicto emptori [illegible] et [illegible] successoribus
succes. [illegible] ab legittima [illegible] evictione et manutenere huius
[illegible] contentum
[illegible]

[illegible] suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et [illegible]

Fideiussio

Ad preces vero et instantiam dicti domini [illegible] ... dominicus quondam [illegible] ... nobis [illegible] ... [illegible] ... et [illegible] pro [illegible] ... decem et septem et soldorum quatuor ... [illegible] libras [illegible] denominatas [illegible] ... omni [illegible] ... [illegible] et accessit [illegible] ... [illegible] bona mobilia et stabilia presentia et futura [illegible] ... dictum dominum venditorem [illegible] ... quod pati possit occasione [illegible] ... Sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium [illegible] ... [illegible]

Pactum

Cum pacto [illegible] quandocumque [illegible] eisdem pretio [illegible] et clausulis quibus supra vendidit [illegible] ... [illegible] copia [illegible] sicut [illegible] et [illegible] ... solvendi [illegible] ... presentibus [illegible] magistro ... [illegible] ... [illegible] de [illegible] vocatis et rogatis

Ratificatio hieronymi [illegible] de [illegible]

Publicatum

[illegible] ... [illegible] mercurii [illegible] ... Hieronymus quondam domini [illegible] ... [illegible] Audito tenore [illegible] venditionis

[illegible]
... roma suo anno 1505 Indictione tertia die ...
... Marii ... in ... in omnibus ...
[illegible]
et ... predicta ... dictum ... quibus ...
[illegible]
[illegible]

... de rigulo ad ... Baptiste Mauri

In Christi Nomine Amen, anno, die, loco et testibus suprascriptis

Franciscus ac Hieronymus ... et filii quondam ... Mariae de rigulo per se et heredes eorum simul et in solidum cum ... Adriani ... novas Constitutiones ... vocaverunt se ... debitores Baptiste quondam ... Mauri de roma ... in libris ... cum dimidia debitis ex computo ... ad omnem requisitionem dicti ... sub obligatione ... et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum ...

... quondam ... Mariae ... de rigulo ad ... Baptiste Mauri de roma

In Christi Nomine Amen, anno, die, loco et testibus suprascriptis

Franciscus quondam ... Mariae ... de rigulo per se ... debitum hodierna die ... in conventione cum Hieronymo ... debitorum Baptiste quondam ... Mauri de roma ... omnia ... Baptiste ... ad omnem ... dicti ... sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium ...

Conuinctio Iacobi de [illegible] de [illegible]
debitorum Valentini quondam [illegible] de Roma

In Christi nomine Amen. anno ab eius nativitate
1460 indictione quarta, die vero 3 mensis Aprilis [illegible] in [illegible]
[illegible] domus habitationis mei notarii. Iacobus quondam [illegible]
[illegible] non [illegible] vocavit se conuinctum
debitorum Valentini quondam [illegible] de Roma [illegible]
[illegible] octo saracenis, et pluribus octo [illegible]
[illegible] sibi debitis [illegible] contentis in conventione
[illegible] die [illegible] mensis [illegible] 1460 que conuinctio
manu mei notarii [illegible] de solutione sub [illegible] omnium [illegible]
[illegible] sub obligatione [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] Valentinus ad suam [illegible]
[illegible] quod [illegible] ad [illegible]
[illegible] hac conuinctione [illegible]
[illegible] nominata conuinctione [illegible]
[illegible] quibus rogatus [illegible]
[illegible] Simeonis Leonardi
[illegible] Antonio quondam Dominici Simeonis de Roma [illegible]
Simeonis et Antonio quondam Dominici Simeonis de Roma [illegible]

Mutuum Antonii quondam Dominici Simeonis
[illegible] quondam Simeonis de Roma

In Christi nomine Amen. anno, die [illegible] loco [illegible]
[illegible] Valentino quondam [illegible] de Roma, ac Iacobo
[illegible]
Simeonis Leonardi Simeonis de Roma [illegible]
[illegible] ab Antonio quondam [illegible]
Simeonis de Roma [illegible] ducatorum
[illegible] promisit ad omnem requisitionem [illegible]
[illegible] sub generali obligatione omnium suorum bonorum
Antonii [illegible]
[illegible] siliginum et
militiam [illegible]

et semper quia eidem [illegible] [illegible] [illegible] dictis

[illegible] et acceptimus pro se ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] anni

a [illegible] [illegible] primo [illegible] [illegible] de qua [illegible] conventione

[illegible] [illegible] elapsis dictis [illegible] obligavit [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et pro residuo [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Honorati de tavagnaro
ad debitum suum Hieronimo [illegible] de [illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen anno ab eius Nativitate [illegible] indictione
quarta die vero [illegible] nona mensis Aprilis Rome in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Honorati [illegible] de tavagnaro
per se [illegible] [illegible] vocavit se convenctus debitorem Hieronimi
filii Jacobi tavagnari de tavagnaro [illegible] de lib. sol. decem [illegible]
debitis [illegible] ad [illegible] [illegible] contractum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dictus Antonius [illegible] dicto Hieronimo [illegible] pro se
de solutione et satisfactione dictarum lib. decem ad [illegible]
dicti creditoris obligando omnia et singula eius bona mob. et
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Michaelotto de valli de [illegible] presb. Luca [illegible] capellano [illegible]

[illegible] Pauli [illegible] [illegible] de [illegible]
ad creditum Ant. q. [illegible] [illegible] de [illegible]

In Christi Nomine Amen anno [illegible] indictione
quarta die [illegible] mensis Aprilis Actum Rome in [illegible]
cubiculari domus mei notarii Paulus quondam [illegible] de
[illegible] per se et non alios vocavit se convenctus debitorem
Antonii quondam [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] de lib. sol.

[illegible]

[illegible] de solutione [illegible] [illegible] per se dicto creditori [illegible]

[illegible]

dicti [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] de [illegible]

presb. Luca [illegible] capellano [illegible] [illegible] ad [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Conventio [illegible] quondam dominici [illegible]
ad creditum Antonij [illegible] de Roma

In Christi nomine Amen. Anno die loco et testibus [illegible]

[illegible] quondam dominici Iacobi [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] se debitorem [illegible] Antonij [illegible] dominici [illegible]
de Roma [illegible] de lib. soll. decem et octo ac sol. [illegible]
sibi debitis [illegible] computo [illegible] usque ad hodiernam et promittens
[illegible] solutionem premisse debite [illegible] ad omnem requisitionem
[illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum
mob. et stab. [illegible] et futurorum [illegible]

Mutuum [illegible] de Roma [illegible]
Petro quondam [illegible] de Roma

In Christi nomine Amen. anno 1506 Indictione quarta
die [illegible] mensis Aprilis Rome in [illegible] domus mei not.
Petrus quondam [illegible] [illegible]
fuit [illegible] nomine puri mutui ab Antonio quondam dominici
[illegible] de Roma lib. soll. [illegible] quas [illegible] promisit
[illegible] [illegible] obligatione omnium
et singulorum suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum
[illegible] presentibus [illegible] meo [illegible] ac Donato
filio Bapt. [illegible] de Roma testibus [illegible]

Conventio Andree quondam dominici [illegible]
ad creditum Blasij [illegible] de Roma

In Christi nomine Amen. anno 1506 Indictione quarta
die [illegible] mensis Aprilis Rome in [illegible]
domus habitationis mei not. Andreas quondam dominici [illegible]
[illegible] sponte [illegible] se debitorem conventum
[illegible] Blasij [illegible] quondam [illegible] de Roma [illegible]
[illegible] pro debitorum ad summam [illegible]
[illegible] inter eos [illegible] et conclusio [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible] presentibus dicto creditore
[illegible]

[illegible] eiusdem [illegible]
[illegible] suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum
[illegible] Capitaneo [illegible]
[illegible]

[illegible]
Viton, pro Georgium Xorzhe de tang.

[illegible] Christi Nomine Amen, anno a Nativitate [illegible]
[illegible] quarta die [illegible] 18 mensis Aprilis
[illegible] Confraternitatis [illegible] barbutor
[illegible] quondam domini Viton de Zanagnaco
[illegible] quam intendit agere cum patruo [illegible] ex quo fit
[illegible] huius patrie [illegible]
[illegible] et forma quibus melius potuit, ac [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] de tanagnaco
[illegible] et acceptantem [illegible] ad omnia [illegible] et quecunque negotia, lites, et
[illegible] ad [illegible] quondam
[illegible] et pro [illegible] ad [illegible] necessaria
[illegible] de calumnia in animam [illegible] constituentis
[illegible] que mandatum [illegible]
[illegible] exigerit et que [illegible] constituens facere posset
[illegible] personaliter adesset [illegible] promittens [illegible]
quidquid actum et procuratum fuerit per ipsum Georgium [illegible]
[illegible] suorum bonorum mob. et stab. presentium et [illegible]
[illegible] ibidem [illegible] Albino cap.
[illegible] Monaco [illegible] Petro [illegible]
[illegible] Antonio quondam domini [illegible] de [illegible]
[illegible] de valli [illegible] quondam [illegible]
[illegible] Angello
[illegible]

[illegible] supradictus [illegible] promisit [illegible]

Georgio

Georgio p[at]ri. et suis pro[prie]t[atibus] non in[sp]itur bona infrascripta, a dicto (...
nec etiam debita que [ex]igit [illegible] infra annos duos [illegible]
[illegible] omnium [illegible]

It[em] dixit Angelus contentavit, q[uod] [illegible] suus procurator [illegible] cognat[us]
[illegible] palatio [illegible] . et [illegible] ab [illegible] Honorati de
tauagnaco, cum promissione de solvendi quecumque meloramenta [illegible]
tauagnaco, cum [illegible] obligatione [illegible] Et [illegible] dixit Angelus
[illegible] sibi compitore [illegible] infrascripta [illegible] [illegible]
dixit sibi [illegible]
da Jacomo [illegible] de [illegible] — — — — — — [illegible]
In casa lonardo [illegible] de [illegible] como [illegible]
[illegible]
[illegible] la mitta de un porcho auto alla mita, a
[illegible] Castello de [illegible] Angelo
[illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] lonardo [illegible]
In casa Francesco de [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] dice non ricordar
[illegible] in mano de esso Georgio procurator [illegible]
due botte de [illegible] [illegible] et uno [illegible] di [illegible], et
[illegible] et un [illegible] di mezza [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al detto
[illegible] [illegible] de una botta de vino, et non altro.

[illegible] dic. loco et [illegible] suprascriptis.

Angelus quond[am] [illegible] de tauagnaco [illegible] mente
[illegible], et corpore [illegible], ut dixit [illegible] patria [illegible]
[illegible] et simul [illegible] voluit [illegible]
[illegible] providere de rebus suis [illegible]
[illegible] humiliter, et [illegible]

In bonis vero suis omnibus rebus [illegible] creditis ac debitis
[illegible] ordinavit et esse voluit Georgium quond[am]
[illegible] et [illegible]
Constituit, ac [illegible] [illegible] [illegible]
fratrum aequalibus inter se portionibus. Et [illegible] voluit esse
[illegible]

[illegible] testamenti [illegible]
seu codicilli, sive donationis causa mortis, sive alio quovis [illegible] quo melius valere posset [illegible] et super quibus rogatus [illegible]

[illegible] domini [illegible] quod [illegible]
[illegible] ad Creditum Antonii [illegible]

In Christi Nomine Amen anno 1501 Indictione quarta [illegible] Sabbati [illegible] Aprilis [illegible] in [illegible] nonis [illegible] Voluit [illegible] nomine [illegible] situatam [illegible] in quo [illegible] manu [illegible] presens [illegible] ad [illegible] bonorum [illegible] neo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

continuaverunt [illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible] usque ad [illegible]

[illegible]

[illegible] quittationem [illegible] duos [illegible], ad faciendum finem, remissionem, et quietationem [illegible] confirmavit [illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible] in libris [illegible] pro [illegible]

[illegible] Antonii [illegible]

et Valentina [illegible]

[illegible] dicto loco: et testibus [illegible]

confirmaverunt [illegible] supra [illegible]

[illegible] supra [illegible]

[illegible] et declarat in vulgari lingua, et [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno sue nativitatis [illegible]
indictione quarta die [illegible] mensis Aprilis
[illegible] cubiculum domus mei not. [illegible]
[illegible] de romandulo per se [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] pro [illegible]
[illegible] obligatione [illegible]
[illegible] cuius [illegible]
[illegible] augustini [illegible] valentini
[illegible] cerpnac [illegible]

[illegible]

In Christi nomine Amen. Anno ab eius nativitate [illegible]
quarta die [illegible] mensis Aprilis [illegible]
[illegible] domus [illegible] claudi de adiglacco
[illegible] de [illegible] per se [illegible]
[illegible]
[illegible] de adigliaco [illegible]
[illegible] sitam in confinibus adegliaci [illegible] in loco
[illegible] ab oriente [illegible] sebastianus [illegible] claudi
[illegible] claudi, ab occidente vero [illegible]
[illegible] in loco dicto la [illegible] ab oriente
[illegible] occidente [illegible] serossi [illegible]
[illegible] ad habendum [illegible] ad [illegible]
[illegible] Armacuin [illegible]
[illegible] Amen [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] ex [illegible]

[illegible] ubi [illegible] omnia in p̄ni [illegible] con[illegible]

[illegible] obligavit omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab.

presentium et futurorum. Actum [illegible]

[illegible] ac [illegible] quod [illegible]

Convinctio [illegible] de [illegible] ad
condictum [illegible] de [illegible] loco

In [illegible] anno [illegible]

quarta [illegible]

[illegible] quindecim [illegible]

de [illegible] per se [illegible] non [illegible] vocavit se debitorem convinct[illegible]

[illegible]

[illegible] et sol. decem sibi debitis ex computo [illegible] facto

[illegible] promittens de solutione [illegible] ad

omnem requisitionem dicti creditoris [illegible] omnium et singulorum

suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum. Actum [illegible]

[illegible] durabili [illegible]

[illegible] ac [illegible]

[illegible] de caballico ac
[illegible] de [illegible]

In Christi Nomine Amen. anno ab eius Nativitate

[illegible] quarta die [illegible] Actum

[illegible]

[illegible] loco [illegible] dominicus quod [illegible]

pro se et heredibus suis quoscumque [illegible] duc. decem

ad [illegible] pro duc. quod toti [illegible] fuit

habuisse ab infrascriptis [illegible] in promissa

numeratis pecuniis, cum quibus dixit [illegible] infrascriptum

[illegible] Raimundo [illegible] de [illegible]

cuiuscumque speciei non numerati pecunie sub spe future numerationis
sui libera et propria ac in perpetuum vendidit et vendidit Bernardo
... quondam Petri Sentij de Cabrallico ibi presenti
et ... ac ... emenitibus pro se et successoribus ... quibuscumque
... ... sitis in territorio ... ab ...
... ... Batheloni de ... ... ab
... ... emptum per Gotardum de ... et a ...
... ... possidendum ...
... ... eius voluntatem faciendam cum omnibus ... Campo ...
... ... Cum ... ...
venditor non ... emptione ... ...
... acceptum ... omni modo ... Et pro-
misit per se et successores suos quoscumque ... emptoribus ...
... pro se et ... ...
... defensionem et ... ... Contentorum
... quoscumque ... pena dupli ... ...
... ...

Cum pacto ... quomodocumque ... ...
quibus supra vendidit solvens copiam ... ...
et alijs omnibus ... ...
Michaeli quondam ... ac Petro quondam ...
... ... quondam ...

Emptio ... Bernardi ... ...
... quondam Petri Sentij de Cabrallico

In Christi Nomine Amen, anno ... Nativitatis 1362
Indictione quarta, die ... loco, et ... supra ...
... quondam Petri Sentij de Cabrallico pro se et successoribus
suos quoscumque ... ...
... ...

Raimond ...

[illegible] cuiuscumque [illegible] non numerate pecunie [illegible]

[illegible] numeratto [illegible] dedit, et vendidit [illegible] Leonardo [illegible]

Mariae de adegliaro [illegible] tenente [illegible] pro se [illegible]

[illegible] anni dicti de pompeii [illegible] die eadem [illegible]

[illegible] emptor [illegible] emerit [illegible] dominico quondam

[illegible] supra [illegible] pro dicti [illegible] ut [illegible] in [illegible]

[illegible] adegliani ab ortu et meridie

[illegible] Mariae [illegible] ab occidente

[illegible] bonis [illegible] de adegliani [illegible]

[illegible] ad habendum, tenendum, possidendum [illegible]

[illegible] voluntatem faciendum [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] emptor acceperit [illegible]

[illegible] licentiam dedit omnimodam [illegible]

[illegible] pro [illegible] legitima [illegible]

[illegible] vendita et omnia in hoc instrumento contenta [illegible]

[illegible] obligatione [illegible] et singulorum [illegible]

[illegible] et super quibus [illegible]

Locatio sebastiani Claudii de Adegliacco [illegible]

[illegible] Michaeli [illegible] de ipso loco [illegible] adegliani

In Christi nomine Amen anno [illegible] indictione [illegible]

quarta die [illegible] Martii [illegible] [illegible]

[illegible] Claudii [illegible]

[illegible] Mathei [illegible] [illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] Claudii adegliaco per se [illegible] simpliciter affictum

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quas [illegible] pub. et [illegible] [illegible] in [illegible] adjustiam quem dictus locator promisit [illegible]
in [illegible] suis sumptibus [illegible] ab omni [illegible] bonum
[illegible] ab [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et non [illegible] cum omnibus [illegible] dictum
locatori tempore [illegible] dicti [illegible] de [illegible]
[illegible] duo et [illegible] duo et tempore [illegible]
[illegible] mille [illegible] duo et [illegible] tria [illegible]
ad [illegible] cum [illegible] [illegible]
[illegible] sibi mutuo [illegible] omnium [illegible]
[illegible] obligatione omnium et singulorum [illegible]
[illegible] et [illegible] super quibus omnibus [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] millesimo [illegible] anno [illegible] indictione
[illegible] die [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible] ducatorum ad [illegible]
[illegible] domini [illegible]
[illegible] quam [illegible] domini [illegible]
[illegible] super [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] mei notarii in [illegible] sub anno [illegible]
[illegible] et [illegible] quem
[illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible] cuius [illegible]
[illegible] domini [illegible]
[illegible] et successores [illegible] supradictis ducatorum ad [illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible] ut dicitur [illegible]

[illegible] cuiusque [illegible] non [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] Marcholi [illegible] de [illegible] [illegible]

[illegible] et successoribus suis quibuscumque [illegible] tamen

[illegible] de [illegible] habere [illegible]

[illegible], et quidquid sibi licuerit faciendi cum [illegible] omnibus

[illegible] cum auctoritate [illegible] pignorandi [illegible]

[illegible] non [illegible] [illegible]

[illegible] factum [illegible]

[illegible] quod accepit

[illegible] et successoribus suis quibuscumque [illegible]

[illegible] de legittima [illegible]

[illegible] supra [illegible] sub obligatione

[illegible]

Et hoc pro suo dato, [illegible] et non aliis [illegible]

modo [illegible]

quod [illegible] augere, ac [illegible] quod [illegible]

[illegible]

Emptio [illegible] quod Leonardi [illegible] a

[illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] anno [illegible] Nativitate

[illegible]

[illegible] sub [illegible]

[illegible] pro [illegible] duodecim

[illegible] habuisse ab [illegible] in

[illegible] cuiusque [illegible]

[illegible] sub [illegible] et alio [illegible]

[illegible]

[illegible]

particulam terre [illegible] in [illegible] in loco [illegible]
Ameni ab oriente [illegible] bona dicti venditoris usque ad [illegible]
[illegible] ab aliis vero [illegible] attributis [illegible] eiusdem [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] spiritualia et temporalia [illegible]
[illegible] corporalem [illegible]
[illegible] Et promisit [illegible]
[illegible] de legitima quietatione [illegible]
[illegible] et omnium in eo continentium [illegible]
[illegible] bona mobilia et stabilia [illegible]
[illegible]
[illegible] futura

Cum pacto extrahendi quandocumque eiusdem pretio [illegible] et cum
[illegible] supra vendidit solum [illegible] copia [illegible]
[illegible] ac aliis de [illegible] Actum [illegible]
[illegible] Claudi ac [illegible] Claudi de
[illegible] vocatis et rogatis [illegible]

[illegible] Hieronymus [illegible] de [illegible]
de [illegible] sequitur

[illegible]

In Christi Nomine Amen. anno eius Nativitatis
[illegible] indictione quarta die vero [illegible]
in [illegible] cubiculari domus mei [illegible] quond. [illegible]
de [illegible] incola [illegible] ac [illegible] quond. [illegible] de [illegible]
[illegible] nomine [illegible] et ad [illegible]
[illegible] quond. [illegible]
[illegible] et [illegible] camerario et camerario [illegible]
[illegible] de [illegible] et [illegible]
[illegible] ad [illegible] produxit [illegible] quinque

[illegible]

[illegible] [illegible] Jacobus in [illegible] cum debita Renuntiatione [illegible]
[illegible] Adriani [illegible] Novarum Constitutionum [illegible] nunc [illegible]
[illegible] et [illegible] eadem Commissario [illegible] successoribus [illegible]
[illegible] accepturus et pro ea [illegible] usque ad [illegible]
[illegible] sub obligatione [illegible]
[illegible] singulos [illegible]
Et quia pro ut patet [illegible] manu mei [illegible]
Anno 1507 die [illegible] constat [illegible]
[illegible] facta pro duc[illegible] [illegible] 524 pro duc[illegible] per
[illegible] suprascripto Hieronymo Commissario [illegible]
[illegible] cum [illegible]
[illegible] solvendi [illegible] annuatim [illegible]
[illegible] Raphaele de [illegible]
[illegible] ut [illegible] per [illegible] Venditionis [illegible]
numeratum non fuit nisi duc[illegible] quindecim [illegible]
[illegible] communiter [illegible] duc[illegible]
[illegible] [illegible] suprascripti [illegible] sit cassum
nullius ac nullius valoris aut roboris [illegible] cum hoc in [illegible]
Condictione [illegible] venditores [illegible]
Annuatim [illegible] debitum pro [illegible] duc[illegible] quindecim [illegible]
[illegible] suprascripto [illegible] Raphaele [illegible]
[illegible] restituerint [illegible]
[illegible] in hoc [illegible] quomodolibet [illegible]
[illegible] aut [illegible] hoc omnia [illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] quam [illegible]
[illegible] ac [illegible] de [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] Indictione quarta die xxiij mensis Maii [illegible]

[illegible] anno [illegible] nos [illegible] Antonius [illegible]

[illegible] ultime [illegible] pro [illegible] ducatorum

[illegible] ad [illegible] quod totum [illegible]

[illegible] emptor [illegible]

[illegible] sub [illegible] renunciationis [illegible]

[illegible] vendicionis [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] primo [illegible]

[illegible] congium vini ad mensuram [illegible] quod [illegible] annuatim respondebatur [illegible] venditori ad hoc [illegible]

venditor [illegible] congium vini [illegible]

[illegible] emptionis [illegible] in [illegible] inter [illegible] successores ut [illegible]

[illegible] congium vini solvendum in [illegible]

emptionis [illegible]

quatenus oportuit [illegible] possessione [illegible]

[illegible] quousque [illegible] emptor in possessionem intraverit per modum [illegible] solvi per [illegible] venditorem eiusdem emptioni [illegible]

[illegible] Ad quam [illegible]

[illegible] venditor admittere promisit [illegible] emptorem

[illegible] licentiam [illegible] nominatim [illegible]

[illegible] successores [illegible] emptori [illegible]

[illegible] de legitima evictione et [illegible]

Contentorum [illegible] obligando ad hec omnia et singula

bona sua [illegible]

Actum [illegible]

[illegible] pacto [illegible]

[illegible] in maiori [illegible]

[illegible] quo [illegible] exercitato [illegible]

[illegible] omnes [illegible]

[illegible] Antonio [illegible] Fluco [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

In Christi nomine. [illegible] anno [illegible]

[illegible]

[illegible] nostri Angelus quondam [illegible]

[illegible] vocavit se [illegible] Antonii

[illegible]

[illegible]

omnes [illegible] computato usque [illegible]

debitis [illegible] promittens per se [illegible]

[illegible]

tionem sub obligatione [illegible] suorum bonorum [illegible]

[illegible]

[illegible] Castellana [illegible] Dominico [illegible]

[illegible]

[illegible]

In [illegible] Christi nomine [illegible] anno [illegible] Nativitate

1561 indictione quarta die vero lune [illegible] mensis ...

... Antonius ...

... de tavagnaco ... in augumentum precii ...

... quod precium ... ipse ...

ab ... emptor computatis lib. ... habitis in monte ...

... vendidit ... quod dominus ...

... terminos ... in ... tavagnaci

... in loco dicto ... ab

... ab orto ...

... habendum tenendum possidendum ...

... emptoris ...

Accepit ... emptori ... pro

...

... et ...

& ... rogatur

... factum ...

... quadringentesimo ... quarta ...

... quibus vendidit ... solvere ...

...

... Asquardo filio ...

... tavagnaco ...

... precii de ...

... ad ... Valentino ... de ...

publicatum emptori.

... Domini Nomine Amen anno ab eius nativitate ...

... quarta die vero Martis ... mensis ...

... infrascriptis emptoribus ... Valentinus ...

[illegible]

dicti quod toti pretium fuit [illegible] habuisse a dicto [illegible] emptore [illegible] cuiusque [illegible] non numerati [illegible]

[illegible]

[illegible] ad Rodigliano [illegible] una [illegible] terra [illegible]

[illegible] in loco dicto [illegible] confine

[illegible] venditoris a oriente usque ad terminos [illegible] a meridie [illegible] bona [illegible] et ab occidente [illegible] bona [illegible] emptoris [illegible] constituens [illegible] eius voluntatem [illegible] inter ipsos [illegible] contentis et [illegible] spectantibus et [illegible]

[illegible]

ad habendum corporalem accipiendum possessionem [illegible] licentiam dedit [illegible] et [illegible] emptori [illegible] de legitima evictione et manutentione [illegible] et quomodocumque in omni [illegible] continetur [illegible]

[illegible] bonorum [illegible]

[illegible] et [illegible] quibus rogatus

[illegible]

[illegible] pacto retrovendendi quandocumque eidem [illegible] [illegible] quibus supra vendidit [illegible] [illegible] si erit [illegible] [illegible] ac [illegible]

[illegible] Rodigliano [illegible]

In Dei Nomine Amen. Anno ab eius Nativitate 156[illegible] Indictione quarta, die [illegible] Martii [illegible]

[illegible] sub [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] & Congrega[illegible]

[illegible]

quondam [illegible] Claudii [illegible], [illegible] quondam Leonardi [illegible] ac

Martinus quondam [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible] quondam Antonii [illegible]	Bartholomeus [illegible]
[illegible]	Antonius [illegible]
[illegible] quondam [illegible]	Clemens [illegible]
[illegible]	[illegible] Cornelius
[illegible] quondam [illegible]	Leonardus [illegible]
Jacobus Claudii	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	Leonardus [illegible]
[illegible] quondam [illegible] Claudii	[illegible] dicti loci
Dominicus q. [illegible] Claudii	[illegible]
[illegible] Claudii	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] quondam [illegible]
	[illegible]

[illegible] dicti Com[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] et procuratores [illegible] dicti [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] ac simul [illegible]

[illegible] occasione [illegible]

[illegible] ab [illegible]

[illegible] aliud quodcumque [illegible]

[illegible] Cum [illegible]

[illegible]

Curator, facere quod Ambrosini Claudi de adignaco ac Josephus
quondam Christophori Claudi de eodem loco Vindo simul, et in [illegible]
dictam Renunciationis [illegible] Adriani de Novano Con[illegible]
[illegible] et [illegible] et foro, duc[atorum] quinque ad lib. [illegible] pro duc[ato] dat[is]
in [illegible] [illegible] infrascripti boni ultra ducatos quinquaginta, de quibus
[illegible] manu [illegible] Valentini [illegible] quod totum
meum [illegible] habuisse et Renunciationem [illegible]
non [illegible] [illegible] augumenti
[illegible] Antonia quod [illegible] de travagnaco molendi-
nario [illegible] et [illegible] pro se et successoribus
suis [illegible] campum [illegible] in territorio Adigliaci in loco [illegible]
[illegible] Cum [illegible] a capite ab omni parte bona leonardi
Corni, [illegible] a meridie parte bona [illegible], ab
occasu parte [illegible] et a monte parte bona [illegible]
[illegible] Da fabra [illegible] et cum eius
[illegible] cum omnibus [illegible] ut [illegible]
[illegible] Constituentes se dicti venditores nomine
[illegible] emptoris [illegible] possidere donec eiusdem
[illegible] emin[illegible]
[illegible] et successoribus suos dicti venditores simul
[illegible] emptori [illegible] pro se [illegible] de legitima
[illegible]
cuiusque in hoc instrumento contentorum con[illegible] sub pena dupli et
[illegible]
[illegible] super quibus rogatus [illegible] omnibus
[illegible]
[illegible] Carini [illegible] Adogliaci [illegible]

[illegible] Claudi de [illegible]
a [illegible] eiusdem

In Christi Nomine Amen. anno ab eius Nativitate
1501 Indictione quarta die [illegible] Martis 27 [illegible]
[illegible] Adigliaci sub [illegible] domus infrascripti [illegible]

... renunciasset, Beneficium quem ...
Jacobum ... pro ... Quinq ... lib. ... pro
... Campum Pratum in ...
... Adigliaci in loco dicto ... ad ortu ...
... ad ...
... Fossa ...
... sub
manu ... Anno ... trecentesimi sub
Anno 1535 die vero prima Aprilis ... sit
...
Intrabat ... dictum ... Campum ... agnationis
... ...
... in ratione ...
... cum ... ac lib. ...
pro melioramentis ... in ipso bono ... toto
... habuisse ...
... Campum ...
successionis ... Campum ad ...
... voluntatem ...
...
... ad ... Recepit qua ...
... omnimoda ...
...

Cambium [illegible]

lionatur et non alio nec alio modo [illegible]

[illegible] presb. Hieronymus Marinum [illegible] ac

Antonio [illegible] de [illegible]

Sententia [illegible] inter [illegible]

et [illegible] Quett de Adigliaco

In Christi nomine Amen. Anno ab eius nat.

1561 indictione quarta die [illegible] presentibus [illegible]

[illegible] Adigliaci domi [illegible] infrascriptis [illegible]

[illegible]

Arbitri judices et compositores [illegible] communiter altrius

[illegible] Adigliaco [illegible] ac [illegible] Antonio [illegible] Quett [illegible] loco

[illegible] ad dicendum et [illegible] super differentia affictus

solvendi per [illegible] Quett [illegible]

pro bono locando [illegible] tempore locationis et aliarum causarum [illegible]

[illegible] causas [illegible] emergentibus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] locationem [illegible] Antonio

de bono in [illegible] pro affictu [illegible] solvat

[illegible] domus [illegible]

quam locator promiserat [illegible] conductoris

nec [illegible] Et quatenus conductor vellet amplius manere in

ipso bono sibi loco [illegible] locatoris

ad [illegible] solvat [illegible] locationem [illegible]

[illegible] que omnia solvit [illegible] licet

non [illegible] Et hoc ad laudem

Dei [illegible] in [illegible] pro [illegible]

solvendis [illegible] pro [illegible]

[illegible] ibidem Iacobo de Florin quond. [illegible]
[illegible] Iacobi [illegible] magistro Iosepho quond. Iohannis
Claudi de [illegible] vocatis, habitis atque [illegible]
[illegible] etiam ibidem [illegible] suprascriptis [illegible] germana
[illegible] ac Petrantonio de [illegible] concorditer laudamus
[illegible] omnibus [illegible] legendum [illegible]

Locatio [illegible] facta
Petrantonio [illegible] suprascripto

In Christi Nomine Amen. Anno ab eius Nat.
[illegible] Indictione quarta die autem 27 [illegible]
[illegible] in ipso loco [illegible] Iacobo [illegible]
ac Iosepho quond. Iohannis Claudi de [illegible]
germana [illegible]
[illegible] die hodierna [illegible]
Petrantonio quond. [illegible] Claudi de [illegible] et conducenti
[illegible] Campo [illegible] et [illegible]
[illegible] in [illegible] a montibus
[illegible] Georgio [illegible]
[illegible] sol [illegible]
[illegible] Georgio [illegible]
[illegible] meliorandi [illegible] non [illegible]
[illegible]
[illegible] ac [illegible] alias [illegible]
[illegible] manutentione [illegible]
sub obligatione [illegible] et similiter [illegible]

[illegible]

[illegible] die [illegible] quon. Anton. [illegible]
dat. venditio [illegible] Valentino [illegible] ment.

In Christi Nomine Amen. [illegible]
[illegible] Indictione quarta die autem Veneris vigesimo [illegible]
[illegible] In thalamo cubiculari domus habitationis [illegible]
[illegible] quondam Antonii [illegible] ac nomine
[illegible] et successores suos quoscumque [illegible] duc. sep ac lib.
sep. ac soll. quatuor pro duc. quod totum [illegible]
[illegible] habuisse ab infrascripto [illegible] computan.
[illegible] dicen. [illegible] coniunctione
[illegible]
[illegible] habuit [illegible] sit cassa [illegible] milliarum
[illegible] non numerate [illegible]
[illegible] sub [illegible] enumerationis exceptioni [illegible]
[illegible] Valentino quondam [illegible]
[illegible] et successoribus suis quoscumque
[illegible] actiones [illegible]
[illegible] et [illegible]
directas et indirectas [illegible] et civiles et alias quascumque
[illegible] habet sive habere posset [illegible] quocumque
modo [illegible] et super uno medio campo de [illegible]
[illegible] in loco [illegible] o dicto la via [illegible]
ab oriente [illegible] bonum [illegible] Valentini [illegible] a meridie [illegible]
[illegible] quondam [illegible] ab occidente [illegible] bonum [illegible]
[illegible] et a [illegible] bonum [illegible] quondam [illegible]
[illegible] ad habendum [illegible] possidendum [illegible]
voluntatem faciend. Cum omnibus [illegible] Cum [illegible]
[illegible]
[illegible] et portionem una ex tribus portionibus [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] confirmarium [illegible] oportebat et non [illegible]

[illegible] in hoc [illegible] et [illegible] in [illegible]

Sic quoque [illegible] [illegible]

Ad libitum [illegible] acceperunt, quod [illegible] licentia [illegible]

Et promittit [illegible] predecessores suos quo [illegible]

Confirmario [illegible] suis [illegible] ac successoribus [illegible]

[illegible] electione, et [illegible] confirmationis et [illegible]

et [illegible] in hoc [illegible] [illegible] sub [illegible]

duplici et sub [illegible] omnium [illegible] mob. et stab.

[illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] laudamus

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] qui [illegible] in [illegible] [illegible] Renatus [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

In [illegible] amen anno [illegible]

1501 indictione quarta, die [illegible] martis tertia mensis [illegible]

Actum [illegible] in [illegible] cubiculari [illegible]

mei not. [illegible] Commendit [illegible] ut ibi dictum fuit Antonius

quond. [illegible] de [illegible] populeto [illegible] magnificus

vendidisset Magro. Hieronymo quond. [illegible] Carni.

[illegible] frater [illegible]

[illegible] ab ortu [illegible]

[illegible] redemptionis ab occu

[illegible] Bia menibu

[illegible] alios [illegible] eiusdem [illegible] redemptionis [illegible] ducatis

duo [illegible] ad lib. [illegible] ut asseritur [illegible] manu

[illegible] Comi. nost. [illegible] sub anno [illegible]

[illegible] quod [illegible] cassu

[illegible] nullius valoris [illegible] pro [illegible] Symon [illegible] quond. [illegible]

Item de populeto [illegible] Antonii [illegible] intendit

[illegible] de [illegible]

[illegible] Magr. [illegible]

[illegible] revendendi ac retro

[illegible]

[illegible] ducatis duo [illegible] in ratione

[illegible] revenditione [illegible] ad lib. [illegible]

[illegible] revenditionem [illegible] in [illegible] quod

[illegible] ab [illegible]

[illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible] nominationis [illegible]

[illegible] suam voluntatem [illegible]

[illegible]

[illegible] licentia [illegible]
[illegible] successoribus suis quibuscumque de legitima evictione
et defensione [illegible] retrovenditionis et omnia in se [illegible]
contenta cum quibuscumque sub pena dupli et sub obligatione [illegible]
omnium et singulorum suorum bonorum [illegible]
Et hoc pro suo dato et facto tantum [illegible]
intelligatur quantum [illegible] retrovenditionis [illegible]
[illegible] alios [illegible] et [illegible]
[illegible] alio modo [illegible] quia [illegible] rogatus [illegible]
[illegible] quem [illegible]
[illegible] de [illegible] de adiacentibus [illegible]

Emptio Magnifici [illegible] de [illegible]
[illegible] quondam domini [illegible] de [illegible]

Publicatum

In Christi nomine amen. Anno [illegible]
1501 indictione quarta die autem Veneris septima mensis [illegible]
[illegible] Carmagnola [illegible] domus [illegible]
Baltasar filius quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] et [illegible] ad [illegible] quod
[illegible] et recepit ab infrascripto [illegible]
in tot [illegible] argenteis [illegible]
[illegible] vendidit [illegible] et [illegible]
[illegible] quondam [illegible] terra [illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible] in loco dicto in val de [illegible]

ab ortu [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] plum[illegible] [illegible] [illegible] dicti [illegible]

tius omnimodam voluntatem [illegible] Constituens

se possidere emptoris nomine [illegible] libitum [illegible]

[illegible] acceperit, quam accipiendi licentiam dedit [illegible]

[illegible] sue [illegible] legiptimis [illegible] et ma

nutentione [illegible] venditionis [illegible] in hoc in [illegible]

intentione [illegible] obligando [illegible] omnia eius bona

[illegible]

Actum [illegible]

[illegible] quandocunque [illegible] lapsum

[illegible] quinque [illegible] futurorum [illegible]

[illegible] quibus supra vendidit [illegible]

[illegible] Actum [illegible]

[illegible] quondam [illegible] de [illegible]

[illegible] quondam Iacobi [illegible] de Roma [illegible] rogatis [illegible]

[illegible] quondam [illegible]

[illegible] Antonio [illegible] de Roma

Publicatum

In Christi nomine Amen. Anno a nativitate eius [illegible] [illegible] indictione quarta die octava mensis Iunii Actum [illegible] in [illegible] cubiculari [illegible] domini [illegible] mensis novembris [illegible] quondam Dominici [illegible] de Roma [illegible]

Dominus eius filii vendidit Antonio filio magnifici [illegible]
de roma [illegible] petiam terre arative trium carrorum in c[illegible]
sita in territorio rome in loco dicto Braydie della fratta ab
ortu flumen, a meridie [illegible] pal. et a monte [illegible]
[illegible] Antonii [illegible] eiusdem Angeli [illegible]
duos quindecim ad lib. 6 [illegible] pro duc. [illegible] solvend. [illegible]
compra[illegible] et cum [illegible]
[illegible] et [illegible] vna [illegible] minus [illegible]
omnibus debitis temporibus [illegible] pacto [illegible] quandocumque [illegible]
duas [illegible] pro medietate [illegible]
[illegible] in [illegible] manu [illegible] quod
[illegible] sit cassum per quorum [illegible]
[illegible] venditionis [illegible] suprascriptus Antonius presens [illegible]
[illegible] pretio ducatorum septem cum dimidio ad lib. 6 [illegible]
pro duc. quod totum pretium [illegible] habuit in [illegible]
[illegible]
[illegible] suprascripto Angelo et [illegible] eius filio [illegible]
[illegible] medietatem suprascripte [illegible]
[illegible]
[illegible] instrumenti [illegible]
[illegible]
et omnium [illegible]
[illegible]
[illegible] suo facto [illegible]
[illegible] comparavit a
[illegible]
ad [illegible] Antonio quondam Dominici
[illegible]

Emptio Danielis Bricii de Tavagnasco a [illegible]
Dominici Ferrari de eodem loco.

Publicatum

In Christi Nomine Amen anno ab eius
Nativitate 1561 Indictione quarta die autem lune
16 mensis Junii [illegible] in thalamo mei notarii Daniel
quondam [illegible] Ferrari de Tavagnasco [illegible] in [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] duos duodecim ad lib. [illegible]
pro duc. quod totum [illegible] [illegible] habuit ab
infrascripto emptore in tot [illegible] Argenteis precio
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
rati [illegible] [illegible] [illegible] libere, dedit et vendidit
Dominico quondam [illegible] Bricini de Tavagnasco [illegible] et
[illegible] pro [illegible] unam [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
per ipsum venditorem, a [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] in loco dicto pratt del fosal
a solis ortu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], a
meridie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ab occidente [illegible] [illegible] [illegible] et versus montes
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] planum [illegible]
habendum, tenendum, possidendum [illegible] [illegible] et eius omnimodam
[illegible] [illegible] cum omnibus [illegible] et
[illegible] [illegible] contentis et [illegible] bono [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nomine emptoris [illegible] emptor ad
[illegible] possessionem acceperit, quam accipiendi licentiam
dedit [illegible] et promisit [illegible] [illegible] emptori [illegible]

[illegible] de legitima evictione, et[illegible]
venditionis et omnium in hoc instrumento contentorum con[illegible]
quocumque sub [illegible] omnium et [illegible] suorum bonorum
[illegible], et [illegible] [illegible] futurorum [illegible]

Actum

In facto [illegible] quandocumque [illegible] quibus
et clausulis, quibus [illegible] vendidit [illegible] copia [illegible]
[illegible] extractum [illegible]
[illegible]
[illegible] palatii [illegible]
de Roma [illegible] vocatus, et rogatus

Compromissum inter [illegible] cum Petri
de Caballicis ac [illegible] de [illegible]

In Christi Nomine Amen anno [illegible]
[illegible] indictione quarta die [illegible] mensis [illegible]
in [illegible] domus mei notarii [illegible] quondam
Petri [illegible] de Caballico [illegible] ac [illegible] quondam [illegible]
[illegible] de [illegible] ex altera de [illegible]
[illegible] quam [illegible] intendit [illegible] de
[illegible] vendito [illegible]
[illegible]
[illegible] facti sibi de [illegible]
[illegible] non [illegible] ad [illegible]
[illegible] ambo [illegible]
[illegible]

compromiserunt, et compromissum fecerunt in petrum
[illegible] de [illegible] Xumptum per [illegible]
et [illegible] notarium quondam Leonardi [illegible]
Xumptum per [illegible] tamquam in Arbitros
Arbitratores Judices Compositores et Comunes
Amicos electos ad Judicandum sententiandum et componendum
de premissis et eorum quolibet in quolibet die et in
quolibet loco citatis vel non citatis partibus [illegible]
vel admonitis etc. promittentes Ambe partes [illegible]
habere ratum et observare ac [illegible] quidquid
dictum sententiatum et promissum fuerit per Arbitros
[illegible] in pena [illegible] sol. [illegible]
[illegible] parti observanti et pro alia [illegible]
Capitaneo [illegible] etc. [illegible] omnium et
singulorum secundum bonorum [illegible] et [illegible]

Et postea [illegible] partes [illegible] quod [illegible] Judicarent
[illegible] Sententiam ut [illegible]
[illegible]
ut alia [illegible] partes [illegible]
[illegible] quibus visis et auditis et super
quibus habito sapientis Consilio etc. fecerunt sententiam
diffinitivam [illegible] cum [illegible] quod Judicaverunt
[illegible] et [illegible] consuetudinis [illegible] et
[illegible] super quibus [illegible]

Actum [illegible] [illegible]
[illegible] Ambrosio de [illegible]

... Hieronymi ...

In Christi Nomine Amen anno ab eius nativitate 1501 indictione quarta die aut. Lune ultima mensis Junii. Actum in villa Brimesi ...

[illegible]

Cum debita Renuntiatione ...

[illegible]

et eius omnimodam voluntatem faciendum cum
[illegible] ipsi domo [illegible] et Contentis [illegible]
[illegible] constituentes se dictis venditores [illegible]
[illegible] possessionem [illegible]
accipiendi licentiam dederunt omnimodam. Et
promiserunt [illegible] et heredes eorum [illegible]
[illegible] et heredibus suis [illegible] ad legitimam
evictionem et manutentionem [illegible] venditionis et omnium
in hoc instrumento contentorum contra quoscumque [illegible]
[illegible] [illegible] bonorum [illegible]
[illegible] et [illegible] de quibus rogatum
Actum [illegible] presentibus [illegible] Blasio [illegible]
de [illegible] ac Leonardo [illegible] Antonii de [illegible]
[illegible] testibus [illegible] et rogatis [illegible]

10 Recognitio ad [illegible] [illegible]
[illegible] Caterina [illegible] de [illegible]

In Dei nomine Amen. Anno ab eius [illegible]
1501 [illegible] quarta [illegible] octavo [illegible]
Actum [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] de amo
[illegible]
[illegible] Communis [illegible]
de [illegible] [illegible]
[illegible] ac pro successoribus [illegible]
[illegible] [illegible]

in pertinentiis Adegliaci [illegible] bonis [illegible]
Aloisij [illegible] [illegible] imsaium
de [illegible] [illegible]
valentinus [illegible] et a moniis [illegible]
et [illegible] plures [illegible] Comitum [illegible]
Aloisium promisit sub bona fide [illegible]
meliorare et non deteriorare, et pro eodem [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] de Confraternitat[e]
[illegible] Camerario sub obligatione omnium [illegible]
suorum bonorum [illegible] presentium et futurorum.
Actum [illegible] Iosepho [illegible] ac [illegible]
[illegible] Georgij de Adegliaco [illegible]

[illegible]
[illegible] fosciani [illegible] de [illegible]

In Christi Nomine Amen. anno [illegible]
[illegible] indictione quarta die [illegible] octavo [illegible]
[illegible] Actum Adegliaci in [illegible]
[illegible] quod [illegible] fosciani de
Adegliaco [illegible]
[illegible] loco et tempori[bus]
[illegible] Concessit ad [illegible] Petro
[illegible] de [illegible]
[illegible]

in [illegible] ab ortu [illegible]

quod [illegible] a [illegible]

[illegible] ab occ[illegible]

[illegible] non [illegible] ad

[illegible]

[illegible] conductores [illegible]

[illegible] ad [illegible]

[illegible] in [illegible]

hoc modo [illegible] bladi [illegible]

[illegible] pro [illegible]

[illegible] aequaliter dividantur [illegible]

[illegible] Excepto [illegible] quod semper remaneat

[illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible] duplici [illegible] obligatione [illegible]

[illegible]

[illegible] testibus [illegible]

[illegible]

[illegible] quod [illegible] de [illegible]

[illegible]

In Christi Nomine Amen. Anno ab eius Nativitate 1501 Indictione quarta die vero Lune quarto mensis [illegible] in [illegible] domus habitationis mei notarii [illegible] quod [illegible] de [illegible] incole [illegible] [illegible] pro se [illegible] ducatis quindecim [illegible]

pro duc. quod totum pratum ... hab
... emptor in ... in tot ...
... cum ... et vendidit
... quod ... emere ...
omnes iura et actionum qui sibi venditori competunt
ut possint competere ... libellis ...
dictum cum ... domini ...
ad hieronymum ... sive ... nominibus
ludovici de primulato eiusdem ... hieronymi ...
pro ut ... constare ...
ad habendum tenendum possidendum ... et omnium eius
voluntatem faciendum de ipso livello cum omnibus ...
constituens se possidere nomine ... emptoris
... emptor eiusdem livelli ...
acceperit quam accipiendi licentiam dedit ... et pro
misit ... empteri ... legitimam
evictionem et ... in ... et omnium
in ea ... cum quocumque ...
omnium et ... bonorum ...
... et futurorum ... et super quibus ...

... actum ...

Cum pacto retrovendendi quandocumque eisdem pretio
iuris et clausulis quibus supra vendidit ...
... extractum ... omnia
... Actum ... primo ...
leonardo ... iacobi ... de ...
ac ... de ... testibus ...

Ratificatio venditionis facte [illegible]
[illegible] onem quond [illegible] Suater de Vignaeo

In [illegible] Nomine Amen anno sui Nativitatis
1504 Indictione quarta die [illegible] [illegible] xxviii m[ensis]
Augusti Actum Rome in [illegible] mei not[arii] [illegible] Symon
quond[am] Jacobi Suater de Vignaeo personaliter Constitutus
Coram me not[ario] et t[esti]bus infrascriptis et Audito ut
dixit [illegible] venditionis [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et soll[idorum] quatuor facte per petrum quond[am] eiusdem
Jacobi Suater eius fr[atr]em in qua vendidit [illegible] [illegible]
[illegible] pratum situm in [illegible] [illegible] in loco [illegible]
[illegible] lo alto [illegible] suos Confines ut dictum fuit
[illegible] manu [illegible] Aloysii [illegible] nota
[illegible] [illegible] anno [illegible] [illegible] Ratificavit
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Blasio quond[am] [illegible] [illegible] de Roma emptori
[illegible] et accepti [illegible] obligando Ad hec omnia
et singula eius bona mob[ilia] et stab[ilia] presentia et futura
Et ulterius quia Valentinus Suater de Vignaeo
duobus Annis [illegible] [illegible] [illegible] herbas dicti
prati venditi ad [illegible] [illegible] [illegible] dicti Blasii
emptoris [illegible] [illegible] Symon Suater [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible] Blasius suprascriptus [illegible]
herbas totas que erunt duobus Annis [illegible] in
prato dicti Valentini Contiguo prato vendito [illegible]
[illegible] solito [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] eiusdem Valentini [illegible]
Valentinus non Consenserit [illegible] Blasium [illegible] herbas
[illegible] prati [illegible] Symon [illegible] effectualiter [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

... sit satis ad satisfationem promiss...
... promissionem ... sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum
Actum ubi presentibus ... quondam ... de ... ac leonardo quondam ...

Datio ad dimidiam per petrum pupat
francisco q. petri pupi de rumugnano
in ...

In Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate ... indictione quarta die vero ... mensis Augusti ... in ... domus habitationis mei notarii ... filius ... pupi de rumugnano ... et curatoris ... pro quo de rato promisit ... ad annos quinque proxime futuros ... dedit et concessit ... ad dimidiam francisco quondam petri pupi de rumugnano ... pro se ... pecia ... terrae ... in ... ab ... bona ... ad ... Bartolomei ... Cum hoc ... quod ...
... bono sint pro dimidia ...
... excepto ...
... Cum hoc ...
... ab ipso petro et francisco

contin(en)tibus, et quia Franciscus premissis ... [illegible] contentavit [illegible]

... (et) tempore [illegible] dictum terme [illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

et ... [illegible] omnium contentorum in hoc instr(ument)o cum quocumque obligamus eorum bonorum ... et ... quibus [illegible]

Honorantie

Fuit ... ad dimidiam dicto ... [illegible] quia ... Franciscus sibi ... libras ... octo quas ... habuit ... Renuntians omni exceptioni dicto ... Honorantijs et ... Honorantiarum ... supradicte ... quas ... octo dictum ... exbursare tenetur dictus ... tempore terminationis premissi ... non exbursatis dictus Franciscus ... possit in laborandum ... premissarum ... forma ... [illegible] ... de ... quibus ... [illegible] ... presentibus ... Magistro et ... fratribus filijs quondam ... de Roma testibus vocatis et rogatis /

[illegible]

Francatio ... in quondam ... mentis magistro ... /

In Christi nomine Amen anno eiusdem Nativitatis ... Indictione quarta die ... Rome in Thalamo Cubiculari domus mei ... Quoniam ... Valentinus quondam Francisci ... de Roma et sui ... per aliquot annos evolutos tenebatur solvere certam summam ... [illegible]

quondam mag...

ad magri Gasparis Galvanis de Segnaro -

additionibus Ancessorum dni Valentini prout a

confecti manibus plurimorum notariorum sub suis annis

et diebus prout in eis quae inserta sunt, et intelligatur

cassa; quo ad firmacionem mi[illegible] Et quia fabianus

[illegible] magri Gasparis falzonis de Segnaro [illegible]

ille cui pervenit sterium medium et quartum unius

personalis dni fratrum de Unino [illegible] positione in

divisionibus celebratis cum consortibus cognoscat se

teneri de iure ad firmationem faciendam dicti cum

consortionis dicto Valentino, quatenus velit, et cum

dictum Valentinum intendat de iure constituentem se

[illegible] et [illegible] se firmare ab omni [illegible]

dictus magri fabianus [illegible] pro se et successores

suos quoscumque [illegible] in primis faciendo finem [illegible]

et perpetuam quietationem de omnibus [illegible]

pretio ducatorum quinque ad lib. 6 s. 4 pro duc. ac solidorum

quinquaginta duorum, quod totum pretium [illegible]

habuit ab ipso Valentino in tot [illegible] argenteis

pretio [illegible] [illegible] non numerum

pecuniae [illegible] et [illegible] supradicto

[illegible]

[illegible] dni [illegible] et quarti [illegible]

ad habendum, tenendum, possidendum, et omnem suam voluntatem faciendum

[illegible] constituit absolvit, renunciavit et [illegible]

[illegible] Valentinum et omnia eius bona generaliter, sive

[illegible] eius bona [illegible] qualitercumque et quomodocumque [illegible]

[illegible] possidet [illegible]

introm[issi]onis quatenus opus sit [illegible]
possessionum accipere, quam accipiendi licentiam eis
licentiam dedit(?). Et promisit [illegible] introm[issi]oni
[illegible] pro se [illegible] de legitimis evictione et manutentione
[illegible] omnium [illegible] quibuscumque sub obligatione omnium
suorum bonorum mob[ilium] et stabilium presentium et futurorum.
Et hoc pro suo facto tantum, quod factum intelligatur
qualiter [illegible] introm[iss]ione, [illegible] vel alios [illegible]
obligaverit et non aliter nec alio modo. Actum [illegible]
[illegible] filio Hermanni de Claudiano suo
diacono [illegible] ac [illegible] quondam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] testibus [illegible] rogatis.

Compromissum inter Gotardum [illegible]
[illegible] Valentinum [illegible]

Publicatum

In Christi Nomine Amen. [illegible]
Nativitate 1562 Indict[ione] v. quarta die [illegible]
16 [illegible] in [illegible] domus habitationis
mei not[arii] Gotardus quondam Jacobi [illegible] de [illegible]
[illegible] ac Valentinus quondam Simonis [illegible]
de [illegible] [illegible] de [illegible] inter [illegible] vertentur occasione
[illegible] valoris [illegible] Campi [illegible] per [illegible]
Valentinum dicto Gotardo [illegible] [illegible] de [illegible]
de facto se [illegible] Compromiserunt. Et compromissum
fecerunt in [illegible] Simonis de [illegible] Electum per ipsum
Valentinum ac in [illegible] de [illegible]
[illegible] tamquam in Arbitros, Arbitratores

[illegible]

impositores et ipsos extimatores Electos ab ipsis partibus ad extimandum quondam campum per ipsum valentinum ut dicitur alias venditum dicto Bernardo cum Confinibus de quibus in ipso instrumento venditionis et ad sententiandum Condemnandum et absolvendum dicendum et de facto suo [illegible] cum [illegible] de iure [illegible]
Qualibet die in quolibet loco citatis vel non citatis [illegible] legitime tamen admonitis [illegible]
[illegible] prefatis Arbitris et extimatoribus amplam plenam et liberam facultatem Arbitrandi et Judicandi [illegible] ipsis Arbitris fuerit [illegible]
[illegible]
[illegible] Promittentes [illegible] habentes [illegible]
[illegible] quod per ipsos Arbitros adiudicatum extimatum [illegible] fuerit [illegible] sub pena ducatorum quinquaginta [illegible] Angelorum de [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] tricesimi [illegible] zelo [illegible], et castè ac

[illegible] [illegible] castitatis [illegible]

[illegible] ancilla

[illegible] cum [illegible]

[illegible] per eum [illegible]

[illegible] et alios, qui [illegible]

[illegible] in iudicio [illegible]

[illegible] qui [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible] ut [illegible]

[illegible] per eum [illegible]

[illegible] sunt qui [illegible] non

[illegible] modum [illegible]

[illegible] ancilla [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] se et successoribus suis

quibus [illegible] domus sue [illegible]

[illegible] alia quecumque [illegible]

[illegible] sue [illegible] pro habitatione [illegible]

[illegible]

[illegible]

In villa tricesimi [illegible]

[illegible] et [illegible]

[illegible]

[illegible] nisi divina [illegible]

[illegible]

...rationis, et prefatus presbyter ...
... de Constitutionibus ...
bona ... in solutionem ... per ... in vita sua
bona ... quo defuncto ...
et ... insolutione ...
... firmum ac acceptum ...
et ... tenere et ... prefat...
... presbyter ...
... quietationem perpetuam de omnibus quae ab eo
... fecisset ... sue ... quoruncumque
... conductionem factis de legitimis ...
... et quorumcumque ... contentum ...
sub ... omnium et singulorum bonorum ...
... et ... presentibus ...
Luca ... Capellano ... presbytero ...
de ... testibus ad premissa vocatis et rogatis

Locatio Antonii ...
... Dominico filio ... de ...

... anno ... indictione
... die ... octava ...
...
...
de ... locavit ...
...
...

[illegible] rasura [illegible]

[illegible] Dionisii [illegible] et [illegible] Gabri[elis] cum omnibus [illegible] temporis [illegible] et [illegible] de [illegible] et [illegible] promissionibus [illegible] de [illegible] permissorum [illegible] cum [illegible] sub [illegible] bonorum [illegible] et [illegible] presentibus [illegible] de [illegible] de [illegible] testibus [illegible]

Confectio [illegible] Joanni de Cerg[illegible] ad [illegible] Dauli [illegible]

In Christi nomine Amen anno 1561 Indictione quarta [illegible] in [illegible] Galamo [illegible] filius [illegible] [Lau]rentij in [illegible] de subtus [illegible] patri [illegible] quondam [illegible] Laurentij de [illegible] cum [illegible] Constitutionem [illegible] per quemlibet [illegible] et [illegible] debitoris [illegible] Dauli quondam [illegible] Cristoforus [illegible] de [illegible] Castrumvenere [illegible] persolutos fuisse [illegible] pro [illegible] tertio quatuordecim [illegible] decem, et pro [illegible] et

[illegible]

octo congiorum sufficientis et conducant in villa
[illegible] et ramos [illegible]
ad [illegible] communem [illegible]
in [illegible] de solutione et exhibitione dictorum circulorum
ac de manutentione omnium contentorum in hoc [illegible]
sub obligatione omnium suorum bonorum [illegible]
[illegible] in solidum ac [illegible]
[illegible]
quod [illegible]

Locatio [illegible] factis [illegible]
[illegible] leonardo [illegible] de dicto loco

[illegible]
[illegible] anno [illegible]
[illegible]
[illegible] Salerno cubiculari [illegible]
quod [illegible]
[illegible] dedit et
locavit [illegible]
et [illegible] omnium suis [illegible]
[illegible]
in [illegible]
[illegible]
et [illegible]
[illegible] et sibi [illegible]
suis [illegible] locis et temporibus cum promissione
[illegible] et legitima evictione et manutentione
omnium in hoc [illegible] contentorum sub obligatione omnium suorum

[illegible] jus [illegible]

[illegible] supra locata est [illegible]

[illegible]

facultatem dedit ipsi conductori potendi [illegible]

portionem cuius nomine [illegible]

[illegible]

[illegible] ad [illegible] tempus [illegible]

[illegible]

Locatio Antonii [illegible] de [illegible]

facta Marcho [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen anno ab eius nativitate 1501 indictione quarta die autem nono mensis [illegible] bris. Actum in Salerno [illegible] domi [illegible] presentibus [illegible] quondam [illegible] Casarii [illegible] Nicola [illegible] ac Iacobo [illegible] dicti eadem loco [illegible] testibus [illegible] Antonius filius [illegible] de [illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible] [illegible] Marcho quondam Simonis [illegible] de [illegible] [illegible] conductori [illegible] in [illegible] in loco dicto [illegible] delle [illegible] [illegible] Leonardi [illegible]

[illegible] plantatam [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Benedicti [illegible]

[illegible] Baptista Simonis de [illegible]

Conventio facta quod [illegible]
[illegible] q. [illegible]

[illegible] [illegible]

In Christi nomine [illegible] anno [illegible]
[illegible] quarta, die vero [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] quod [illegible] [illegible]
[illegible] vocavit se [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
solum ac pro [illegible] [illegible]
[illegible] deliberatione [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] pro [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] de quibus rogavit [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible]
[illegible] ac [illegible]

In Christi nomine Amen anno ab [illegible]
[illegible] [illegible]
vigesima [illegible] [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] quod [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] latas [illegible] anno
1558 per [illegible] arbitros [illegible]

[illegible] nomine [illegible] quo [illegible] [illegible]

et [illegible] condemnar[illegible]

[illegible] dulces [illegible] sic in [illegible]

Bapte obuentas in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Aloy[illegible]

teneatur eidem Bapte [illegible] libras [illegible]

[illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] pro [illegible] [illegible] [illegible]

Condemnando [illegible] ad [illegible]

eius totam [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ad lib. 847 [illegible] duc. Condemnando [illegible]

[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible]

duc. [illegible] in [illegible] pro [illegible]

[illegible] pro [illegible] [illegible] ad [illegible]

[illegible] Et hoc pro plus valore [illegible]

[illegible] quod si [illegible] Bapta pro tempore [illegible]

[illegible] teneatur [illegible] Aloysius [illegible]

[illegible] Bapte [illegible] Confirmament[illegible]

[illegible] taxato sibi salario [illegible]

[illegible] et [illegible] [illegible]

de quibus [illegible] [illegible] [illegible]

Antonio [illegible] Simeonis [illegible]

et Hieronymo de [illegible] felice de [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] Anno sui [illegible]

Indictione quarta die [illegible] [illegible]

in [illegible] domus [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] omnibus [illegible]

[illegible]

[illegible] baptisma quod Xristus [illegible]
[illegible] ibi [illegible] et omnes [illegible]
[illegible] in omnibus suis causis [illegible] in causa quam intendit
Xristi cum [illegible] quem [illegible] condidi [illegible]
[illegible] quod [illegible] constituentis et ad [illegible]
[illegible] consultatum prosequendum [illegible]
et quodlibet aliud licitum [illegible] constituentis
ad agendum usque in finem cause [illegible]
[illegible] et [illegible] laudemus [illegible] ab eis [illegible]
[illegible] usque ad [illegible]
[illegible] constituens [illegible]
semper adesset et [illegible] hoc magis [illegible]
[illegible] quidquid actum [illegible] procuratum
fuerit [illegible] sub [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] contractum [illegible] promitt[illegible] [illegible] premissa sub obligati[illegible] [illegible] [illegible] pretium [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] imo [illegible] camerarijs [illegible]

[illegible] nuae Amen [illegible]
[illegible] Indictione [illegible] die [illegible] [illegible] secunda [illegible]
[illegible] particulari [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] causam [illegible]
[illegible]
[illegible] infrascriptis [illegible]
aut dolo aliquo. sed sponte [illegible] deliberato voluntarie [illegible]
[illegible] cum camerarijs [illegible] sindicis dicti [illegible]
[illegible] infrascriptis [illegible]
[illegible] valentino [illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible]
[illegible] ceritonis [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] dictos camerarios
[illegible] [illegible]
[illegible] voluntatem [illegible]

[illegible]

[illegible] omnium [illegible]

[illegible]

[illegible] nominibus suprascriptis [illegible]

[illegible] in omni in(?) Continuo [illegible]

[illegible] et sub obligatione ompnium(?) et singulorum [illegible]

[illegible] Xristi [illegible]

[illegible]

blasii [illegible] ac de omnia [illegible] quorum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] die [illegible] confirmatio [illegible]

[illegible] Nomine domini [illegible]

[illegible] [illegible] Vaianti [illegible]

[illegible]

Xristo persone et [illegible] Comu[illegible]

[illegible] et omnium [illegible]

[illegible] prius [illegible] quo [illegible]

ad infrascriptum habere [illegible] et pro quo [illegible] promiserunt

in bonis eorum propriis [illegible] ad Xristi [illegible]

[illegible] et locaverunt Antonio [illegible]

[illegible] primi Conductori [illegible]

[illegible] ditatem Campi [illegible] Conductorum [illegible]

[illegible]

[illegible] de Corsione [illegible]

[illegible] in loco [illegible]

[illegible] dicti Conductoris [illegible]

[illegible]

[illegible] in c. de [illegible] [illegible]

[illegible] usufructuario [illegible]

[illegible] de mutatione [illegible]

[illegible] [illegible] prioralia [illegible]

[illegible]

[illegible] multa [illegible]

sub obligatione [illegible]

[illegible]

Divisiones inter communarium [illegible]
[illegible]

In Dei nomine [illegible] Amen [illegible]

[illegible] dictione [illegible] die [illegible] quem [illegible]

[illegible] palatio [illegible]

[illegible] de [illegible] una [illegible]

[illegible]

[illegible] concordia [illegible]

[illegible]

[illegible] quandam una que [illegible]

[illegible] et cum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in loco [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

patris fosciani, Item unam petiolam terre [illegible]
in villa Adigliani a meridie [illegible] quod fornitur
[illegible] ab ortu [illegible] Et haec infrascripta
portione [illegible] dilati [illegible] secunda vero
portio dni Jacobi ibi patris, et eam pro sua portione
acceptavit [illegible] infrascripta videlicet unum stabulum
[illegible] cum [illegible] cuius coperta
circa medietatem [illegible] paleis coperta cum quadam
[illegible] et cum [illegible] sub solio predicto
quod [illegible] in villa Adigliani [illegible]
[illegible] marie iacobi ex [illegible] Item unum campum
vocatum [illegible] a meridie [illegible] Romanis [illegible]
[illegible] Item unum campum dictum el campo della [illegible]
ab ortu [illegible] Item unum campum dictum
[illegible] ab ortu [illegible] quod [illegible]
unum pratum situm in [illegible] quod solet permutari cum
[illegible] quod [illegible] Item quintam portionem [illegible]
[illegible] Adigliani a meridie [illegible]
[illegible] Et haec omnia [illegible] Jacobi
sibi promittens [illegible]
[illegible] solutor et debitor [illegible]
[illegible] satisfacere [illegible] pro dimidia omnia eorum debita
suis creditoribus Et promisit [illegible] et eorum heredes dni [illegible]
sibi [illegible] remissionem [illegible]
[illegible] non [illegible]
[illegible]
portionis [illegible] sub [illegible]
singulis suis bonorum [illegible]
ac de super quibus omnibus rogatus ego [illegible]

[illegible] ... [illegible] presentibus [illegible] Antonio [illegible] et Iosepho [illegible] testibus [illegible]

[illegible] [illegible] magistro [illegible] de [illegible]

In Christi nomine Amen. Anno eiusdem Nativitatis [illegible] indictione quarta die autem lune octava mensis [illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] et Hieronymus [illegible] [illegible] locaverunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quatuor [illegible] in [illegible] [illegible] ab omni [illegible] [illegible] [illegible] et hoc pro affictu librarum [illegible] quam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] dictorum locatorum [illegible] [illegible] principalibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Consignat [illegible] manu [illegible] sub obligatione omnium [illegible] bonorum [illegible] requirendo [illegible] Actum [illegible] Blasij ac Bastie [illegible] Dominici [illegible]

Emptio Blasii [illegible] Chiaromonte [illegible] a Stephano [illegible]

In Christi Nomine Amen anno ab eius nativitate 1561 indictione quarta die [illegible] Lune octava mensis [illegible] Actum Rome in thalamo cubiculari domus habitationis mei notarii [illegible] Stephanus [illegible] de Rigulo [illegible] pro augmento [illegible] et in augumentum [illegible] solidis [illegible], quod totum pretium [illegible] habuit ab [illegible] [illegible] [illegible] vendidit [illegible] eiusdem venditoris [illegible] pro [illegible] ducatorum [illegible]

[illegible] Constitui [illegible] manu mei notarii [illegible] [illegible] non numerate pecunie [illegible] Blasio [illegible] quod [illegible] Chiarami [illegible] unum campum [illegible] [illegible] ad ortum [illegible] bona [illegible] emptoris [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntatem [illegible] cum omnibus [illegible] [illegible] emptionis [illegible] pro augmento [illegible], quam [illegible] licentiam [illegible] [illegible] emptori [illegible]

[illegible] mo [illegible]

[illegible] tum [illegible]

[illegible] mandi [illegible] vendidi [illegible]

[illegible] de xxma ac Joseppho [illegible]

[illegible] magn[illegible] [illegible]

[illegible] catum [illegible]

[illegible] Amen [illegible]

[illegible] in [illegible] cubiculari [illegible]

[illegible] magnardi [illegible]

[illegible] sol [illegible]

[illegible] modus [illegible]

[illegible] moneta [illegible]

[illegible]

omnimodam voluntatem faciend et cum omnib. et
... dicti emptoris dome
... pro ... augebit in
re perfectionem, qual ... licentia dedit et promisit
... emptori ... de legitima
evictione, et manutentione ... venditionis et dictum
... cum quocumque obligando ...
et singula ... bona ... presentia et futura et
ac quibus rogatus. Actum ... presentibus ...
... de Carnis ... ac ...
... vocatis et rogatis.

FINIS

Ad laudem, et gloriam magni dei Explicit liber
instrumentorum Anni 1561, indictione quarta

In nomine patris et filij et spiritus sancti Amen:

Incipit [illegible] liber instrumentorum mei Herculis parthenopei notarij [illegible] de anno nativitatis domini nostri Jesu Christi M.D.LXij:

Indictione Quinta:

Januarius

[illegible] Jacobi [illegible]

[illegible] de [illegible] sequitur

In Christi nomine Amen anno ab [illegible] millessimo quingentesimo [illegible] secundo Indictione Quinta die [illegible] undecima mensis [illegible] sub andito domus quondam Joannis [illegible] Jacobus cognomento [illegible] quondam [illegible] de [illegible] pro se et successoribus suis quibuscumque [illegible] simplicis affictus [illegible] anno in annum [illegible] locavit et affictavit [illegible] quondam [illegible] de [illegible] [illegible] et conducenti pro se [illegible] dictum in [illegible] plantis situm in pertinentiis [illegible] ad [illegible] bona [illegible] a [illegible] bona [illegible] quondam [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] et non [illegible] cum omnibus [illegible] et [illegible] cum omni [illegible] durante presenti locatione [illegible] locatori [illegible] [illegible] ad rectam mensuram [illegible] Cum promissionibus [illegible] [illegible] de [illegible] sub obligatione [illegible] de [illegible] [illegible] de quibus rogatus [illegible] Josepho quondam [illegible] [illegible] rogati.

[illegible] Jacobi quondam Augusti [illegible] de [illegible]

[illegible] Joannis [illegible] quondam [illegible] de ipso loco

In [illegible] nomine Amen anno [illegible] millessimo quingentesimo [illegible] secundo Indictione quinta die [illegible] duodecima mensis Januarij [illegible] [illegible] Joannes quondam [illegible] de [illegible] promiserat [illegible] cessionis ut dicitur celebrato inter ipsum et Jacobum quondam [illegible] [illegible] [illegible] satisfacere de capitali [illegible] octo [illegible] adimplere non potuit [illegible] non curavit dictus Joannes [illegible] octo ducatis in ratione promissa [illegible] quocumque [illegible] cessionis [illegible] publici [illegible] [illegible] pro se [illegible] totum [illegible] [illegible] quatuor, et [illegible] ad rectam mensuram [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] in [illegible]

dicto in mezatt in pertinentiis Ronciglionis a montibus et meridie iuxta vineas [illegible] et iuxta plenarias
cum [illegible] pesonaliter quatuor et [illegible] duarum [illegible] nunc dicti Joannis vendi[toris]
dedit et consignavit eidem emptori [illegible] habendum tenendum possidendum [illegible]
[illegible] et quidquid eidem emptori [illegible] successoribus suis [illegible] [illegible]
[illegible] et dictus venditor nomine dicti emptoris possidere vel quasi, donec possessionem
saltem animo acceperit [illegible], quam accipiendi [illegible] licentiam dedit omnimodam
[illegible] promisit dictus Joannes venditor [illegible] dicto emptori [illegible]
de legitima evictione, et manutenere presentis venditionis, et omnium, et singulorum
in omni [illegible] contra quoscumque sub pena dupli, et sub obligatione omnium, et
singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum, [illegible] et [illegible]

Pactum) cum pacto retrovendendi supra fructu affictu eidem [illegible] et
clausulis quibus supra vendidit soluta rata affictus qui promisit
dictus [illegible] presentibus [illegible] si erit [illegible] ac aliis [illegible] solvendis [illegible]
[illegible] presentibus Roderico [illegible] de ballis, ac [illegible] quondam Leonardi Georgii de [illegible]

Locatio [illegible] de [illegible] facta Do. Magdalena
uxori magistri Joannis [illegible] de Roma.

In Christi Nomine Amen anno ab eius Nativitate 1562, Indictione Quinta die
vero [illegible] Martii vigesima [illegible] Roma in [illegible] cubiculari
domus mei notarii [illegible] Hieronymi [illegible] de Roma [illegible]
[illegible] ad hodiernam usque ad festum Sancti Martini proxime futurum de [illegible]
[illegible] dedit et locavit Do. Magdalena uxori magistri Joannis [illegible]
Rome presenti [illegible] terre [illegible] sulcorum [illegible] duorum, et duorum
sulcorum sitis in pertinentiis Rome in loco dicto in [illegible] a ab ortu iuxta eundem
[illegible], et a meridie iuxta bonum [illegible] per ipsam conductricem [illegible]
et hoc pro affictu librarum [illegible] quatuordecim [illegible] in promptu
[illegible] omni exceptioni non numerate pecunie [illegible] promittens dictus
locator [illegible] legitime manutenere premissa sub obligatione omnium suorum
bonorum mobilium et stabilium [illegible] aut obligavit [illegible]
dicti boni [illegible] conductrici, omnia et [illegible] omnium [illegible]
[illegible] de quibus rogatus [illegible] presentibus [illegible]
de Roma, ac Hieronymo de [illegible] Felice de [illegible] rogatis [illegible]

Locatio [illegible] quondam Nicolai Claudii de [illegible]
facta [illegible] de [illegible]

In Christi Nomine Amen Anno eiusdem Nativitatis 1562 Indictione quinta die vero
Martii vigesima [illegible] Do. Dominica [illegible] quondam Nicolai [illegible] Claudii de
[illegible], ac Bartholomeus quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] et [illegible] quondam [illegible] affictu de [illegible]
[illegible] dederunt et locaverunt [illegible] quondam Jacobi [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] alterius [illegible]

dicti ipi Scitrinsto locati sig. ultra rogiu ab ortu iux campi Dominici locil
a monitibus iux viam pub. et occu iux aliu nominati portionem dicti campi
vel locati plantat vitibus et arboribus n.° 67 et sine vitibus n.° 15 ... habi
tandi emendi meliorandi et non peiorandi etc cum onere solvendi annuatim tempore
Assumptionis Sancte Marie de mense augusti quinti starrii vini ad mensuram communis
vini et ulterius dare quartam dimidiam vini annuatim fructuum de vitibus dicti
vini et ulterius dare ... medietatis campi etc cum promissionibus iuicem de manutentione omnium
medietatis campi etc cum promissionibus iuicem ... bonorum adiuicem mod. et ... firmiter
remissione com quorumque sub ob omnium etc bonorum adiuicem mod. et ad firmum
et futurorum de et super quibus rogatus ... ubi presentibus ... floreno
de ... ac Joanne eius filio testibus vocatis et rogatis.

Emptio magistri Joannis carnis de ... a ... publicatum
quondam Petri Maynardi de eodem loco ...

In nomine Christi domini Amen anno ab eius Nativitate 1562 Indictione quinta die
aut luna vigesimasexta mensis ... Rome in thalamo cubiculari domus habi
tationis mei notarii Baptista quondam Petri Maynardi de ... pretio ducatorum
duodecim ad libr. 6.12.4 pro ducato quod totum pretium confessus fuit habuisse ab infrascripto
emptore hoc modo ducatos septem in ratione premissa de quibus ... constare manu
... Joannis Jacobi ... notarii ... ducatos ... ratione premissa
de quibus ... constat manu ... Valentini ... notarii ... sub suis annis
et die ... quae in ... intelliguntur cassa salvis ... ducatos
numeratis ... et ... in bonis dicti venditoris ... ducatos
duos ad libr. 6.12.4 quos ... habuit in ducatos ... et alia moneta argentea
... vendidit magistro Joanni quondam ...
... dicti venditoris a meridie ... communem
... ab ortu iux aliud ... dicti venditoris a meridie ... communem
... ab occasu iux viam ... et monibus iux ... eiusdem venditoris
Dominici ... ab occu iux via ... et ... iux ... tenendi possidendi ...
agnatorum de Maynardo de ... et iux ... Constituens se nomine emptoris possidere
et omnium eius voluntatem faciendi cum omnibus etc. Constituens se nomine emptoris possidere
donec emptor ... liberam possessionem acceperit quam accipiendi licentiam dedit etc.
Et promisit ... dicto emptori ... de legitima ... et manutentione
... venditionem et omnium in ... contentorum cum ... sub ob. omnium
et singlorum suorum bonorum mod. et stab. presentium et futurorum.

Pactum. Cum pacto ... quandocumque ...
non ... non possit ...
... quibus vendidit ...

solvendis ac una cotia [illegible] inst[illegible] si fuerit [illegible]pactum etc. de et super quibus rogatus

testes [illegible] vocatis D. [illegible] Baptista de Georgijs de adiuaco ac Blasio filio Joannis

Augustini de Verma testibus rogatis

(Convinctio Nicolai Soldoni de Caballico in manibus
Aloisij quondam Bartholomei Felicis de Verma a .)

In Christi nomine amen. FEBRUARIUS

Anno sue Nativitatis 1562 Indictione quinta die autem martis decima [illegible]

actum Verme in thalamo cubiculari domus mei notarij. Nicolaus quondam magistri [illegible]

muratoris [illegible] Caballici [illegible] vocavit se convinctum debitorem Aloisij

quondam Bartholomei Felicis Blasutti de Verma [illegible] de lib. sol. quadraginta octo

et solidis [illegible] debit[illegible] pro [illegible] dolio vini cum promissione solvendi [illegible]

[illegible] usque [illegible] quatuor usque ad diem [illegible] futuram [illegible] usque ad

[illegible] [illegible] [illegible] futuri etc. obligando omnia eius bona

generaliter [illegible] duas [illegible] et palumbi etc. Actum [illegible]

[illegible] quondam [illegible] Simeonis ac Valentino quondam Simeonis de

Verma testibus ad premissa habitis vocatis et rogatis

(Emptio Blasij Joannis Augustini [illegible] de Verma
a Josepho quondam Petri Simeonis de eodem loco)

In Christi nomine Amen. Anno sue Nativitatis 1562 Indictione quinta die [illegible]

[illegible] [illegible] mensis Februarij [illegible] in thalamo cubiculari domus mei notarij. Josephus

quondam Petri Simeonis de Verma [illegible] et [illegible] suis [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] quod totum precium fuit [illegible] ab [illegible]

[illegible] computatis lib. sol. [illegible] de quibus [illegible] in convinctione manu [illegible]

[illegible] Aloisij [illegible] notarij [illegible] Que convinctio [illegible] sit

cassa etc. [illegible] non numerate pecunie [illegible] et vendidit

Blasio filio Joannis Augustini [illegible] de Verma [illegible] et [illegible]

[illegible] [illegible] unam peciam terre [illegible] sulcorum duodecim [illegible]

[illegible] [illegible] in [illegible] ab [illegible] alios sulcos dicti venditoris

a meridie et [illegible] vias publicas et ab ortu [illegible] Natalis quondam [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] voluntatem [illegible] [illegible] cum suis accessibus

et egressibus usque in vias publicas etc. Constituens se dictus venditor nomine dicti emptoris

possidere donec [illegible] [illegible] possessionem acceperit quam accipiendi licentiam [illegible]

[illegible] et promisit [illegible] dicto emptori [illegible] pro se [illegible] de legitima evictione

[illegible] sub pena dupli et sub [illegible] et singulorum

suorum bonorum [illegible] et [illegible] [illegible] futurorum [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] sulcorum [illegible]

perti

pro se et suis heredibus dedit et permutavit dicto Emptori presenti et acceptanti pro se et suis heredibus ... unum domum terre granatice sitam in territorio Rome in loco dicto ... cui ab oriente ... bona ... eiusdem venditoris, a meridie tenet bona ... simeonis et ab occidente tenet aliud bonum coniunctum dicti venditoris et alii fines ... Ad habendum ... dictum ... suam voluntatem faciendum ... omnibus ... Constituens se possidere ... et promictens pro se ac legitimis successoribus et manutenere promissionem ... sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum ... quibuscumque ...

Pactum) cum pacto retrovendendi quandocumque ... eisdem precio ... et clausulis quibus vendidit ... de ... ... in ... eius ...

Actum ubi presentibus Leonardo quondam petri Joannis Angeli ... de Roma, ac ... ... de ... ... testibus vocatis et rogatis ...

Locatio Marci Simeonis de Roma facta
Antonio quondam Dominici Symeonis de eodem loco.

In nomine Domini Amen. Anno sue Nativitatis 1502 Indictione Quinta die vero duodecima mensis ... Rome in ... ... mei notarii ... Marcus quondam Symeonis Leonardi Symeonis de Roma pro se et ... hodierna usque ad festum Sancti Martini proxime futuri de mense ... dedit et locavit Antonio quondam Dominici Symeonis de Roma presenti, et conducenti pro ... unam petiam terre granatice ... siliginis sitam in territorio Rome in loco dicto sotto ... ab oriente tenet bona dicti Conductoris a meridie tenet via publica et ... ad ... Et hoc pro affictu ... solidorum ... et ... quem affictum ... integraliter confessus fuit habuisse ... solidorum septem ... non numerate pecunie ... Et promictens pro se ac legitimis successoribus et manutenere promissionem ... quocumque sub generali obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum ... ... sub obligatione ... et ... ... de quibus ...

Actum ubi presentibus ... ... de ... de Roma ac ... Cignacco ... testibus vocatis etc.

Locatio Stephani ... de ... facta
... Magdalene ... ... de Roma

In nomine Domini Amen anno sue Nativitatis 1502 Indictione Quinta die vero lune 16 mensis ... Rome in ... ... mei notarii ... ... quondam ... de ... pro se ac ... ...

Bus pro quo de rato promisit in bonis suis propriis de dicta ratione ad festum S. Martini proxime venturi de mense ... locavit et affictavit ... magistri Joannis procuratoris de Roma presenti ... unam petiam terre pratine quantitatis unius campi cum dimidio in curte sita in territorio regalii in loco dicto in braida ... ab ortu ... aliud bonum conductum per ipsum met conductorem a meridie ... aliud bonum dicti locatoris ... monialis ... bonis ... ad habendum ... Et hoc pro affictu lib. soll. tredecim cum dimidio quas confessus fuit habuisse ab infrascripto conductore in integrum ... cuicumque exceptioni non numerate pecunie sub spe future numerationis ... Et promisit ... de legitima evictione et manutentione ... quolibet sub ... omnium suorum bonorum ... presentium et futurorum ... testibus ... quondam ... Simioni et ... quondam ... Simionis ... de Roma ... ad premissa vocatis habitis atque rogatis ——

Emptio ... Guielmi de Colloreto, a Petro quondam ... de Villa ... publicatum

In Christi nomine Amen ... sub ... indictione ... ibi ... in domo ... quondam ... de ... pretio ducatorum ... lib. ... pro ducato quod totum pretium ... in tot monetis argenteis ... pretio ... cuicumque exceptioni non numerati pretii ... et vendidit ... Guielmo quondam ... de Coll.to ... et suis ... unam pratum ... sita in territorio regalii in loco dicto in ... ab ortu ... per ... a meridie ... quondam ... de Coll.to ... at ... prata ... Hieronimi ... et a ... et ... ad habendum, tenendum, possidendum ... et omnem suam voluntatem faciendum cum omnibus ... et ... solvendo dicto venditori ... lib. soll. decem et octo annuatim tempore assumptionis beate Marie de mense ... ad ... Constituens se possidere ... possessionem accipiendi ... et promisit ... legitima evictione ... et manutentione ... sub obligatione omnium suorum bonorum ... presentium et futurorum. ... quondam ... de ... se manutentorem et ...

...

principaliter et in solidum pro premissis omnibus obligando omnia sua bona,
quem quidem venditor promisit indemnem relevare et conservare sub obligatione
omnium suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum etc.

Pactum) Cum pacto retrovendendi quandocumque post elapsum terminum
denominate locationis temporis tunc huius contractus, quod si non
retrovenderit tempore huius locationis non possit retrovendi pro illo anno sano
soluto etc. affictu etc. eisdem pretio iure et clausulis quibus vendidit
solutis de iure solvendis etc. Actum ut supra presentibus Natale quondam Nicolai [illegible]
de Roma ac Jacobo [illegible] Angelli de [illegible] testibus vocatis, et rogatis.

Emptio Nicolai q. petri luce de Cremona incole [illegible] a Bapta et Hier.º [illegible] q. [illegible] principij de [illegible] — publicatum

In Christi nomine amen. Anno ab eius Nativitate 1562 Indictione quinta die vero
Lune vigesima tertia mensis februarii Rome in thalamo cubiculari domus mei notarii
Bapta ac Hieronymus fratres et filii quondam Joannis marie [illegible] de [illegible] simul
et in solidum cum debita renuntiatione [illegible] Adriani [illegible] nove constitutionis
per se etc. pretio et pro ducatorum octo ad [illegible] 6 [illegible] pro duc.º quod totum pretium
fuerunt confessi habuisse ab infrascripto emptore computatis quatuor [illegible]
et alia moneta etc. habitis pro [illegible] etc. omni exceptioni non numerate
pecunie etc. [illegible], et vendiderunt Nicolao quondam petri luce de Cremona incole
[illegible] presenti etc. unam petiam terre [illegible] dimidii [illegible] in [illegible]
[illegible] in [illegible] dicta la [illegible] dei [illegible] ab ortu et occasu [illegible] alia bona [illegible]
venditorum a meridie [illegible] tenuta [illegible] per [illegible] [illegible] de [illegible], et a
[illegible] [illegible] bona [illegible] quondam Symonis Jacomelli de [illegible] et [illegible] plures etc.
[illegible] habendi, tenendi, possidendi, dandi, donandi et suam suam voluntatem faciendi cum omnibus etc.
[illegible] dictis venditoribus dicti emptoris [illegible] bona [illegible] emptor
[illegible] possessionem, quam accipiendi licentiam dederunt, post collectum bladum modo
[illegible] [illegible] hoc interim ad usufructuandum pro premisso dimidio [illegible]
[illegible] dicto emptori [illegible] Compi dicti in [illegible] [illegible] ab ortu [illegible]
dicto emptori [illegible] dicti venditores [illegible] dicto emptori [illegible]
[illegible] etc. [illegible] et [illegible] in [illegible] contentorum [illegible]
[illegible] et manutentione presentis venditionis et omnium in [illegible] contentorum [illegible]
quoscumque obligando in [illegible] omnia et singula eorum bona mob. et stab. presentia et futura etc.

Pactum) Cum pacto retrovendendi quandocumque eisdem pretio iure et clausulis
quibus vendiderunt [illegible] seminatum bonum non possit retrovendi
a dictis venditoribus nisi collectis [illegible] fructibus [illegible] ac soluti de iure [illegible]
et [illegible] presentis [illegible] [illegible] Actum ut supra [illegible]
filio Joannis [illegible] de [illegible] ac Hieronymo de [illegible] de [illegible] testibus [illegible]

Martius

Convinctio Valentini Symeonis in manibus
Valentini quondam Ferme ment de Villa Verme.

In Christi nomine Amen Anno sue Nativitatis 1562 Indictione quinta die vero sabbati
septima mensis Martii. Actum in Thalamo mei notarii. Valentinus quondam Simeonis Leonardi
Simeonis de Verna per se non aliter quam si fuisset condemnatus a sententia diffinitiva
cuiuslibet iudicis competentis etc. vocavit se convinctum debitorem Valentini quondam
Ferme Iohannis Augusti ment de Verna presentis pro se etc. de libris sold. quinque ac soll. duobus
debitis [illegible] inter eos facto usque ad hodiernam etc. promittens de solutione ad
requisitionem dicti creditoris sub obligatione omnium suorum bonorum mob. et stab. presentium
et futurorum etc. de quibus rogatus etc. Actum ubi supra presentibus Thoma quondam Dom. Simeonis
de Verna ac Hieronymo de [illegible] Felice de Tricesimo meo scolari testibus vocatis et rogatis.

Convinctio Iohannis a Claudo de Sedilis in
manibus Valentini quondam Ferme ment de Verna.

In Christi nomine Amen, Anno sue Nativitatis 1562 Indictione quinta die autem octava
mensis Martii. Actum in Thalamo cubiculari domus mei notarii. Iohannes quondam Leonardi
a Claudo de Sidelis per se etc. non aliter etc. vocavit se convinctum debitorem Valentini
quondam Ferme ac Ferme [illegible] ment de Verna presentis etc. de lib. soll. viginti octo et sol.
tribus, ac de [illegible] quatuor [illegible] et [illegible] quatuor [illegible] sibi debitis
usque ad hodiernam computatis libris viginti soll. ac bladis contentis in Conven. [illegible]
[illegible] sub die [illegible] 1561 que convinctio sit cassa virtute presentis etc. Cum promissione
de solvendo ad requisitionem creditoris prefati sub obligatione omnium et singulorum suorum
bonorum mob. et stab. presentium et futurorum etc. Actum ubi supra presentibus Castro quondam
Antonii Simeonis de Verna, ac Iosepho Cignacho meo scolari clerico Aquileiensi testibus.

Retroemptio Iacobi [illegible] de Tavag. curatorio nomine
heredum quondam Dominici Claudi de Adeg. a Petro Sudro de ipso loco. — publicatum

In Christi nomine Amen, Anno sue Nativitatis 1562 Indictione quinta die autem lune nona
mensis Martii. Actum in Thalamo [illegible] domus mei notarii. Petrus quondam Gabrielis
Sudri de Adegliaco per se etc. pretio librarum soll. viginti unius pro capitali ac soll.
viginti duobus pro nota ac copia autenticha instrumenti venditionis, manutentionis, ac [illegible]
[illegible] infrascripti, quod totum pretium idem Petrus confessus fuit habuisse ab infrascripto
retroemptore computatis lib. quatuor soll. [illegible] pro supplemento totius pretii
[illegible] non numeratis [illegible] sub spe future numerationis [illegible]
retrodedit, et retrovendidit Iacobo quondam Petri [illegible] de Tavagnaco presenti et retroementi
curatorio nomine heredum quondam Dominici Claudi de Adegliaco etc. suis tamen ut dixit propriis
expensis etc. unum hortum situm in villa Adegliaci ubi dicitur lo Hort in [illegible] ville ab
[illegible] iuxta [illegible] a meridie iuxta alium hortum Iacobi curatoris venditoris [illegible]
et ab [illegible] alium hortum Sebastiani de Adegliaco et iuxta plures [illegible]
[illegible] et omnia [illegible] constituens se [illegible]
nomine retroemptoris possidere donec possessionem acceperit, quam accipiendi licentiam dedit etc.
qui hortus fuit alias venditus per dictum quondam Dominicum dicto Petro, prout patet in instrumento
manu mei notarii sub anno 1558 Indictione [illegible] ultima [illegible], quod instrumentum sit [illegible]
[illegible] presentis etc. Promittens [illegible] retrovenditor per se etc. dicto retroemptori [illegible]
de legitimis evictione, et manutentione presentis retrovenditionis et omnium in hoc instrumento contentorum

Cum quorumque

Con[ven]t quecumq[ue] sub obligatione om[n]ium et singulor[um] suor[um] bonor[um] mob[ilium] et stabilium p[rese]ntium
et futuror[um] etc. Et hoc pro suo facto et dato [...], quod intelligitur, quasi ipse [...]
dictor supradictum bona per se vel alios obligasset. Et non aliter nec alio modo etc. de quibus etc.
Actum ut s[upr]a p[rese]ntibus Bapta quon[dam] Antonij Symeonis de Roma ac Christophoro Cignacco meo
scolari testibus vocatis, habitis, atque rogatis ——

Convinctio Blasij et Hellari de Stella, in manibus
magistri Xaueri q. Leonardi Xaueri certonis Rome

In Xpi Nomine Amen, anno sue Nativitatis 1502 Indictione quinta die aut[em] martis
decima m[ensi]s Marcij Rome in thalamo mei no[tarii]. Blasquis quon[dam] Pauli de Stella [...]
dictionis [...] de torrente ac Hellarus quon[dam] Symonis de eodem loco simul et in solid[um]
cu[m] Renuntiatione ep[isto]le divi Adriani [et] no[ve] constitutionis per se etc. vocaverunt se
convincti debitores magistri Xaueri quon[dam] Leonardi Xaueri de Roma p[rese]ntis pro se etc.
de libris centum vigintiquatuor boni et sufficientis casei etc. Et hoc pro premijs
[...] per ipsum magistrum Xauerium nomine ipsor[um] Blasij et Hellari medico, qui medelam
p[re]stavit ipsi Hellaro vulnerato in capite etc. cum promissione de satisfaciendo et
exhibendo effectualiter caseum predictum d[ic]to magistro Xauerio usque ad festum [...]
[...] proxime futuri etc. Obligando in solidum omnia eor[um] bona mob[ilia] et stab[ilia] p[rese]ntia
et futura etc. Actum ut s[upr]a p[rese]ntibus D[omi]no presb[ite]ro Bapta de Georgijs de Adzyliato, ac
Petro filio q. Guielmi de Collonto [...] nobis testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Convinctio Natalis quon[dam] Leonardi decimi de Populeto
in manibus presb[ite]ri Petri Philadelphi vic[arii] d[ic]ti loci

In Xpi Nomine Amen anno 1502 Indictione quinta die aut[em] duodecima m[ensi]s
Marcij Rome in thalamo cubiculari mei no[tarii]. Natalis quon[dam] Leonardi decimi
de Populeto per se etc. non aliter etc. vocavit se convinctum debitorem D[omi]ni presb[ite]ri
Petri Philadelphi officiantis in Populeto p[rese]ntis pro se etc. de lib[ris] sol[idorum] duodecim sibi
debitis ex computo usque ad hodiernam etc. Et hoc pro rebus habitis ab eodem etc.
Cu[m] promissione de solvendo usque ad festum s[anc]ti Jacobi prox[ime] fut[uri] de mense Julij etc.
obligando omnia eius bona mob[ilia] et stab[ilia] p[rese]ntia et futura. Actum ut s[upr]a p[rese]ntibus Valentino
quon[dam] Hieronymi decimi de Populeto, ac Bapta quon[dam] Antonij Symeonis de Roma [...]

Locatio Jacobi q. Martini [...] de [...] facta
Valentino quon[dam] [...] Angeli [...] de Villa Rome

[In Xpi] Nomine amen Anno sue Nativitatis 1502 Indictione quinta die aut[em] Martis
[...] m[ensi]s Marcij Rome in coquina [...] Jacobus q. Martini [...]
de [...] per se etc. [...] simpliciter affictum usque ad [...] s[anc]ti Martini prox[ime] fut[uri] [...]
et locavit Valentino quon[dam] [...] Angeli [...] de Roma p[rese]nti et conducenti pro se etc. unum
[...] situm in territorio [...] in loco d[ic]to [...] ab ortu [...]
Dominici [...], a meridie [...] de medio ab occasu [...]
ad [...], et a montibus [...] brayda [...] conditione et [...] plures etc.

[illegible] ... non ... et hec ... [illegible]
[illegible] fabarum ... presentis ... [illegible]
... et habuerint ab ipso ... cum promissione ... [illegible]
... manutenere promittit ac insuper de adiuvando ... [illegible]
obligando ... presentia et ... de quibus rogatum. Actum ... [illegible]
... Baptista de ... de [illegible], ac ... [illegible] testibus vocatis

conventio Magdaline ... quondam ... [illegible]
in manibus Valentini quondam ... [illegible]

In Christi nomine amen, anno 1562 indictione quinta die autem lune ... mensis Martii
... in palatio ... mei notarii Magdalena ... quondam ... Simonis ... de [illegible]
ac ... dei quondam ... [illegible] ... simul et in solidum ...
... convenerunt debitorem Valentini quondam ... de ... [illegible]
... ac ... [illegible] ... do ... ac ...
et aliis ... habilis usque in hodiernum diem cum promissione de ... [illegible]
ad requisitionem prefati creditoris sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et
immobilium presentium et futurorum. Actum ... presentibus Magistro ... quondam Antonii Simonis de
... ac Reverendo domino ... capellano ... testibus vocatis et rogatis ...

conventio Jacob de ... de ... in manibus
Valentini quondam ... de [illegible].

In Christi nomine amen, anno 1562 indictione quinta die autem 28 mensis Martii
... in coquina mei notarii Jacob quondam Danielis de ... de ... presens
non aliter ... vocavit se convenit debitorem Valentini quondam ... de
... presentem de ... uno ... et ... de ... uno et ...
quatuor ... fabarum ... uno, et siliginis ... uno, et hoc ultra ...
... quo in aliis conventionibus ... cum promissione solvendi ad omnem requisitionem
... creditoris sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum
de quibus rogatus. Actum ... presentibus ... quondam Dominici Simonis de
... ac ... quondam Dominici Stephani de eodem loco testibus vocatis et rogatis.

Aprilis

... bonorum ... inter Dominicum et Leonardum
del ... de ... [illegible]

In Christi nomine amen, anno ... indictione quinta die autem lune
... Aprilis ... in palatio ... domus mei notarii ... quondam
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
... promissa ... nomine ... a quo omnia cuncta procedunt ut ...

Arbitrati fuerunt et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
leonardi posuerunt bona [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Ultra [illegible] cum omnibus domibus, Campis terris, ac aliis [illegible] [illegible]
et [illegible] et in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sunt [illegible] [illegible] [illegible]
cum [illegible] [illegible] [illegible] medietatem [illegible] debitorum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dictis Josephe, et Valentino posuerunt bona [illegible] et [illegible] [illegible] eisdem
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] medietate
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] que
[illegible] [illegible] omnibus [illegible] [illegible] [illegible] lapidibus [illegible] cum [illegible] medietatem
[illegible] [illegible] condictione [illegible] [illegible] secundum in prato [illegible]
[illegible] et debitorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] equaliter [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] Viamam [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Josephum et [illegible] ad edificandum super [illegible]
[illegible] et leonardi passus [illegible] quinquaginta [illegible] et [illegible] cum [illegible]
in loco [illegible] ubi voluerint [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] passus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ad annos [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ad [illegible] [illegible] sumptibus [illegible] [illegible] passus decem [illegible] et passus decem
[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] ad [illegible] ad [illegible]
passus decem [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] decem passus [illegible]
[illegible] [illegible] et [illegible] ad annos [illegible] [illegible] sumptibus [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eidem [illegible] et leonardo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] alio anno in futuro [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] cum dimidio [illegible] anno [illegible] ad [illegible] [illegible] et leonardi passus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] in annos [illegible] [illegible] pro dimidia equaliter, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et leonardo libras [illegible]
[illegible] et Valentini ad [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] ad [illegible]
[illegible] pro dimidia [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et Valentini [illegible] ad [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et leonardi [illegible] cum [illegible] [illegible] [illegible] quatuor [illegible], ac [illegible] lignis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] sunt in [illegible] [illegible] [illegible] et Valentini [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] Et sic [illegible]. Et declaravit [illegible] [illegible]
[illegible] in [illegible] quinquaginta pro singulo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] publicationum [illegible] soluto [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] premissa [illegible]

contentatio per Valerium carnium de roma facta [illegible]
Carneo de [illegible]onano de sibi evacuandi domibus voluntarie

[illegible] domini [illegible] anno 1562 Inductione quinta die vero lune vigesima mensis [illegible] in thalamo cubiculari domus mei notarii Valerius quondam Antonij carnie de roma per se et voluntarie contentauit habere domos cupas et alias quascunque sibi in [illegible] sue solite habitationis pro evacuatis, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac [illegible] Ludouici de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] domos vacuare [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] carnie [illegible] domini, et [illegible] [illegible] Valerius [illegible] [illegible] [illegible] domini [illegible] domino, et patrono, et voluntarie contentando [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dominus [illegible] domus et [illegible] sua omnimode [illegible] impleat voluntatem [illegible] obligando pro manutentione promissionis [illegible] omnia et singula eius bona mobilia et [illegible] presentia et futura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in signum sue [illegible] possessionis locauit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et conducenti pro se [illegible] solvendi ducatos [illegible] cum promissione [illegible] [illegible] premissa omnia ac [illegible] [illegible] [illegible] termino mensis maij [illegible] [illegible] domos et [illegible] vacuas eidem [illegible] sub pena omnium damnorum [illegible] ac interesse [illegible] et [illegible] obligando ad hec omnia et singula eius bona mobilia et stabilia presentia et futura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de adriaco, et Valentino quondam [illegible] [illegible] [illegible] de roma [illegible]

locatio petriantonij quondam sebastiani claudi de adrigliaco
facta Alexandro filio [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible]

In Christi nomine amen. anno sue Natiuitatis 1562 Inductione quinta die vero [illegible] [illegible] [illegible] in thalamo cubiculari mei notarii Petrusantonius quondam Sebastiani claudi de adrigliaco per se [illegible], et locauit Alexandro filio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sibi in [illegible] [illegible] in loco dicto in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] usque [illegible] [illegible] [illegible] ad habendum tenendum, gaudendum, et usufructuandum de hodierna usque ad [illegible] [illegible] proxime futurum [illegible] et hoc pro affictu [illegible] [illegible] [illegible] cum dimidia [illegible] [illegible] integraliter confessus fuit habuisse a dicto Alexandro [illegible] omni [illegible] Et promittens per se dicto conductori [illegible] presens de legitima [illegible] et [illegible] [illegible] contra quoscunque sub obligatione omnium suorum bonorum Ac insuper dictus Petrusantonius per se [illegible] habuisse [illegible] [illegible] a dicto Alexandro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] promissione [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Baptista de [illegible] de adrigliaco [illegible] de [illegible] de roma [illegible] vocatis [illegible] [illegible]

Vrici de monteleto prope tricessimum tunc Curator et curatorio nomine Nicolai ac Dominici fratrum
giliorum quondam [illegible] [illegible] de monteleto, ac etiam per decretum [illegible] Judicis tricessimi manu [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] notarii [illegible] sub [illegible] et [illegible] ut in eo [illegible] per se et curatorio nomine quorum
in [illegible] et solutionis nomine [illegible] [illegible] et non [illegible] per suprascriptos Nicolaum et Dominicum
R[illegible] ecclesie [illegible] Martini gilicius et [illegible] ac confratribus [illegible] [illegible] de norma [illegible]
[illegible] et [illegible] ducatorum septem ad lib. 6 [illegible] pro duc. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] ab [illegible] camerarijs [illegible] [illegible] [illegible] non solutis ut [illegible]
[illegible] cuicumque [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] habitis [illegible] libere et [illegible] [illegible] et
vendidit Magistro Mauro quondam Leonardi [illegible] [illegible] ac Valentino quondam [illegible] [illegible]
de norma tunc camerarijs [illegible] ecclesie et confraternitatis pro [illegible] [illegible]
successoribus camerarijs [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
sita in territorio norme in loco dicto le Curti ab ortu, occasu, et meridie [illegible] bona [illegible]
et confraternitatis [illegible] [illegible] per carnerios de norma et [illegible] [illegible] habendum, tenendum, possidendum
[illegible] [illegible] et suam omnimodam voluntatem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
personaliter spectantibus et pertinentibus. Et [illegible] [illegible] solvendi [illegible] carnerijs de norma
[illegible] personalia [illegible] de [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ pro duc. quinque ad lib. 5 [illegible] pro duc.
[illegible] ad [illegible] dictum [illegible] pro [illegible] duc. quinque et hoc [illegible] [illegible] [illegible] legitime
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dicto [illegible], [illegible] [illegible] dicti camerarij tenentur [illegible], et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Constituens
[illegible] duc. quinque in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] venditor nomine dicto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dedit omnimodam [illegible] Et promisit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] et camerario nomine dicte ecclesie et confraternitatis
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] vendit [illegible]
successoribus camerarijs [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et [illegible] et [illegible] in [illegible] [illegible] contractu [illegible] quolibet sub pena dupli, ac sub
obligatione omnium et singulorum suorum bonorum [illegible] et [illegible] presentium et futurorum [illegible]
rogaturus Factum. Cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
et clausulis, quibus vendidit, ac etiam pretio dictorum ducatorum
quinque ad lib. 5 [illegible] pro duc. quatuor sint dati per dictos camerarios [illegible] carnerios [illegible] ac
etiam soluta copia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ac alijs [illegible] solvendi [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] presbytero [illegible] de Georgijs [illegible], ac Guardino quondam [illegible]
[illegible] et [illegible] quondam [illegible] [illegible] de norma [illegible] ad [illegible] [illegible] et rogatis

Retroemptio Josephi quondam Petri Simeonis de norma a
Blasio filio Joannis [illegible] [illegible] de eodem loco

In Christi nomine amen, anno 1562 Indictione quinta die [illegible] martij [illegible] [illegible]
Norme in thalamo cubiculari domus habitationis mei notarij [illegible] [illegible]
[illegible] quondam Petri Simeonis de norma vendidisset Blasio filio Joannis [illegible]

37.

eodem loco [illegible] medium Campi sulcorum duodecim sit. in [illegible] nomine in loco dicto [illegible] a [illegible] bona [illegible] a meridie [illegible] ab occidente [illegible] et a [illegible] pro [illegible] quinque ad [illegible] prout

pro ut [illegible] confecto manu mei not. sub anno et die ut infra quod instrumentum [illegible]

sit cassum et nullius valoris [illegible] pro [illegible] intendit [illegible] sui [illegible]

quod [illegible] dicti bonum [illegible]

[illegible] pro se et loco, ac nomine dni Blasij [illegible] eius filij pro quo de rato

promisit in bonis suis [illegible] dictorum duc. quinque ad [illegible] pro duc. ac etiam pro

spatio [illegible] iuramentorum et [illegible] quod totum pretium

[illegible] in [illegible] et numeratis [illegible] argenti

[illegible] non numerati [illegible]

[illegible] pro [illegible] bona [illegible]

[illegible] Et promittens [illegible]

[illegible] et omnium [illegible]

sub obligatione omnium et singulorum bonorum mob. et stab. [illegible]

Et hoc pro suo dato et facto [illegible] quod intelligatur [illegible] pro se

[illegible] quorum [illegible] bona obligasset, et non alias nec alio modo [illegible]

[illegible] ac Hieronymo de [illegible] scolaribus testibus vocatis et rogatis

Sententia arbitralis inter Vincentium de [illegible] ex una,
ac Leonardum quondam Sylvestri [illegible] de [illegible] ex altera.

[illegible] Anno ab eius Nativitate 1562 Indictione quinta die

[illegible] ultima [illegible] in [illegible]

Franciscus quondam [illegible] de [illegible] Et Blasius quondam [illegible] de [illegible]

[illegible] arbitri [illegible] compromisso

[illegible] a Vincentio quondam [illegible]

[illegible] de [illegible] ex una, ac a Leonardo quondam Sylvestri [illegible] de [illegible]

intervenientis suo et [illegible] nomine ex altera, ad iudicandum, arbitrandum, et componendum, de lite

et differentia vertenti inter easdem partes occasione [illegible] ducatorum quadraginta, quos

[illegible] compromisso [illegible]

[illegible] et considerato, [illegible] arbitri auditis [illegible] partibus, examinatis testibus [illegible]

[illegible] et diligenter consideratis de [illegible] Christi, ac eius gloriose

virginis matris [illegible] nomine [illegible] dixerunt, arbitrati sunt, et [illegible]

Condemnaverunt [illegible] Leonardum [illegible] nomine ad solvendum, et [illegible]

[illegible] ducatorum quindecim [illegible] ducatorum quadraginta, ad [illegible] ducatos

viginti quinque [illegible] dicti [illegible] Et hoc [illegible] eorum [illegible]

et sic ad laudem dei. condemnando partes in expensis [illegible] aequaliter [illegible]

[illegible] in [illegible] similiter a partibus aequaliter solvendis [illegible]

[illegible] quondam [illegible] quondam [illegible]

[illegible] de [illegible] vocatis atque [illegible]

[illegible] Vincentio ex una, ac Leonardo suo et [illegible] nomine ex altera

et [illegible] audientibus [illegible] de verbo ad verbum [illegible] in omnibus

Et per omnia prout [illegible] et voluntate laudaverunt et approbaverunt

Permutatio inter

Permutatio inter petrumantonium quondam seb. claudi ex una, ac
Franciscum quondam leonardi Georgij de adegliaco ex altera

In Christi Nomine Amen, anno eius Nativitatis 1562 indictione quinta die vero [illegible] ultima mensis Aprilis Actum Utini in thalamo cubiculari domus habitationis mei notarii [illegible] Petrusantonius quondam sebastiani claudi de adegliaco pro se, et successoribus suis quibuscumque dedit et permutavit Francisco quondam leonardi Georgij de adegliaco presenti et acceptanti pro se et successoribus suis quibuscumque unam petiam terre arative dimidij campi in circa sitam in pertinentiis adegliaci in loco dicto la arminterazza ab oriente et meridie iuxta viam publicam ab occidente iuxta bona dicti petriantonij usque ad terminos infixos, a septentrione iuxta bayartium Jacobi Georgij et iuxta plures. Et hoc quia vicissim in permutationem et contracambium dicti dimidij campi prefatus Franciscus dedit et permutavit [illegible] petroantonio presenti et acceptanti pro se unum campum in circa situm in pertinentiis adegliaci in loco dicto [illegible] a meridie iuxta bayartium filiorum Juliani [illegible] ab oriente iuxta bona [illegible] a monte [illegible] et iuxta plures [illegible] habita mutuum. Et [illegible] possidere, dominium [illegible] et [illegible] voluntatem [illegible] omnibus [illegible] bonis [illegible] permutatis [illegible] Constituentes se sic mutuo possidere bona permutata [illegible] corporalem possessionem [illegible] quam accipiendi sibi mutuo et vicissim licentiam dederunt [illegible] Promittentes etiam dicti contrahentes sibi mutuo pro se et heredes, ac successores eorum quoscumque de legitima evictione, et [illegible] presentis permutationis et omnium ac quorumcumque in [illegible] contentorum [illegible] sub pena dupli, ac sub mutua obligatione omnium et quorumcumque bonorum suorum [illegible] rogatus [illegible] Jacobo cognomento florin de rivulo, ac [illegible] de adegliaco testibus ad premissa vocatis habitis et rogatis [illegible]

Locatio Jacobi cognomento florin [illegible] de rivulo facta
Canciano quondam [illegible] Juliani de caballico sequitur ut infra

In Christi Nomine Amen anno 1562 indictione [illegible] quinta die vero [illegible] [illegible] Actum Utini in thalamo cubiculari domus habitationis mei [illegible] Jacobus cognomento florin quondam [illegible] de rivulo [illegible] affictus de [illegible] in annum dedit, locavit et affictavit Canciano quondam [illegible] Juliani de caballico presenti et conducenti pro se [illegible] unum [illegible] [illegible] cum [illegible] vitibus [illegible] [illegible] tribus, [illegible] tribus, malis quatuor [illegible] duabus, [illegible] duobus, [illegible] septem, et [illegible] decem et octo [illegible] sitis in villa adegliaci ab oriente iuxta [illegible] a meridie iuxta [illegible] quondam [illegible] ab occidente iuxta heredes quondam Joannis Claudi et iuxta plures [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] locatori vel suis heredibus [illegible] de mense augusti [illegible] unum [illegible] vini et tempore [illegible] de mense [illegible] [illegible] tria, et gallinam unam cum [illegible]

[illegible] sibi mutuo [illegible] de legitima [illegible], et [illegible] in [illegible]
contentone cum quibuscumque. Sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab.
[illegible] et futurorum etc. Ad predicti dicti Comitum conductoris [illegible]
[illegible] claudi de adigliaco [illegible] principaliter et
[illegible] pro afficti predicto condicto [illegible] et [illegible] obligando eius bona omnia
[illegible] sub obligatione omnium suorum bonorum
[illegible] Francisco quondam leonardi Georgij, ac Josepho filio Sylvani de adig.

Laus

Laudum sententie arbitralis, et divisionis inter Dominicum Cardi et fratrem
ex una, ac Josephum, et Valentinum alios duos fratres ex altera,

In Christi nomine Amen anno 1562 indictione quinta die autem Martis duodecimo
mensis Maij [illegible] in thalamo cubiculari domus habitationis mei notarij Dominicus
ac leonardus fratres quondam Ser Cardi de [illegible] ex una, ac Josephus et Valentinus
alij duo fratres dicti quondam Ser [illegible] ex altera, causa audiendi sententiam arbitrariam cum divisione
inter easdem partes latam sub die [illegible] aprilis proxime decursi personaliter constituti [illegible]
coram me notario et pro publicatione dicte sententie et divisionis [illegible], quibus [illegible]
fuit dicta sententia cum divisionibus per me notarium in lingua vulgari publicata, lecta, et declarata
et ac [illegible] Dominico, et leonardo laudata, ac dictis [illegible] Josepho, et Valentino
[illegible] in omnibus approbata [illegible] Francisco quondam leonardi [illegible] Josepho quondam [illegible]
Simonis, ac leonardo quondam Dominici Simonis, [illegible] rogatis

Sententia arbitralis inter [illegible] quondam Giovanni [illegible] numugnani de numug.
ex una, ac leonardum et fratrem quondam Sylvestri numugnani ex altera,

In Christi nomine Amen anno sue nativitatis 1562 indictione quinta die autem mercurij
tertiadecima mensis Maij [illegible] in thalamo cubiculari domus habitationis mei notarij
[illegible] de [illegible], ac [illegible] quondam [illegible] de numugnano
arbitri judices et compositores amicabiles inter [illegible] quondam Joannis [illegible] numugnani de numugnano
[illegible] quondam Sylvestri numugnani de numugnano [illegible]
electi et assumpti ad iudicandum, arbitrandum, componendum et extimandum de questione inter easdem
partes vertente occasione melioramentorum, et [illegible] per quamlibet ipsarum partium
factorum [illegible] supra [illegible] portionibus [illegible]
quia per [illegible] sibi mutuo, ut [illegible] dicte ambe partes [illegible] permutari [illegible]
portionem [illegible] portione alterius [illegible] dicti ipsius arbitri, iudices, et extimatores [illegible]
[illegible] partibus [illegible], usque quoque [illegible]
[illegible]
[illegible] citra, et quia invenerunt melioramenta dicti [illegible] melioramentis
[illegible]
[illegible]
duodecim cum dimidia ad libras [illegible] pro [illegible] ac tegulas centum [illegible]
[illegible], et non aliter [illegible]
[illegible] pro [illegible] possit sine impedimento aliquo [illegible]
[illegible]
[illegible] dicti leonardi [illegible] causa [illegible] Consilij dicti [illegible]

[illegible] ambas partes ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loco
[illegible] ligni fornacis, que [illegible], sicut sunt, [illegible] habita [illegible] [illegible]
et dictum Vinc. [illegible] suo arbitrio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
item [illegible] [illegible] dicti Leonardi [illegible] [illegible] et [illegible] Vinc. habeat
[illegible], et duas [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] salvis [illegible] [illegible] pro singulo [illegible] solvere [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Iacobi [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] capellano [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et dictam [illegible] ei [illegible] in omnibus [illegible] [illegible]
Leonardo suo et [illegible] [illegible] audiente dictam [illegible], [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] de quibus et super quibus rogatus [illegible] Notarius [illegible]

[illegible] et remissio facta per Vinc.m Rumugnanum [illegible] [illegible]
Leonardo q. [illegible] Rumugnani [illegible] fratri [illegible]

In Christi nomine amen. Anno sue Nativitatis 1562 Indictione quinta die [illegible]
[illegible] octava mensis [illegible] actum [illegible] in thalamo mei notarii [illegible] Leonardus
[illegible] de Rumugnano [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] latam per arbitros inter dictum Leonardum ex una, et Vinc.m Rumugnanum
[illegible] etiam [illegible] per Iudicem
de Rumugnano ex altera manu [illegible] mei notarii [illegible] condemnatus ad [illegible] pro
[illegible], in qua dictus Leonardus [illegible] [illegible] ducatorum duodecim cum dimidio
[illegible] domorum [illegible] permutationis ducatorum duodecim cum dimidio
[illegible] dictus Leonardus ibidem [illegible] dicto magistro
[illegible] pro ducatis [illegible] dictus Leonardus [illegible] duodecim cum dimidio in ratione premissa in tot [illegible]
Vinc.o [illegible] et ad se trahenti ducatos duodecim [illegible] non numerate pecunie [illegible]
[illegible] omni exceptioni non numerate [illegible] dicto Leonardo accipienti pro se et successoribus [illegible]
[illegible], et quietationem perpetuam dicto Leonardo [illegible] ab eo occasione premissorum ducatorum sub [illegible]
[illegible] de ulterius non petendo [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] singulorum [illegible] et [illegible] [illegible], et [illegible]
[illegible] Leonardo quondam Iacobi [illegible] de Rumugnano, [illegible]
[illegible] quondam [illegible] de Rumugnano et [illegible] quondam [illegible]
[illegible] filio Antonij [illegible] de Rumugnano [illegible] vocatis et rogatis [illegible]
[illegible] de [illegible] capellano [illegible] [illegible] vocatis

Procuratorium Antonij Martini de Borgnano, ac [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

In Christi nomine amen. Anno sue Nativitatis 1562 Indictione quinta die [illegible] lune
octava [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mei notarii [illegible]
[illegible] Martinum del Borgnano, [illegible] Ioannes [illegible], ac [illegible]
[illegible] filia quondam [illegible] de [illegible], omnibus melioribus modo [illegible]
quibus melius potuerunt ac possunt [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
eorum procuratorem, [illegible] [illegible] Antonium quondam Ioannis [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] et expresse ad [illegible] dotem [illegible]

[illegible] sequestro [illegible]

[illegible] communit[illegible] dicti loci [illegible]

In xpi nomine amen, anno 1562 indictione quinta die aut martis 16 [illegible] [illegible] in villa [illegible] sub logia [illegible] Leonardo [illegible] ambobus de [illegible] testibus vocatis, atque rogatis — Pro [illegible] de [illegible], ad cuius instantiam, preces, et requisitionem Bapta [illegible] de [illegible] pro se [illegible] constituit se manutentorem, et principalem relevatorem pro sequestro [illegible] eundem [illegible] [illegible] conductoris [illegible] valentino quond francesci [illegible] de [illegible] [illegible] et hominum dicti loci [illegible] promittens relevare ipm [illegible] sequestro [illegible] dicti sequestri [illegible] omnia, et singla sua bona mob. et stab. presentia et futura [illegible] manutentorem [illegible] obligatione [illegible] relevare promisit sub eadem obligatione [illegible]

[illegible] presentibus [illegible] et [illegible]

[illegible] occasione [illegible] in bonis [illegible]

In xpi nomine amen [illegible] 1562 indictione quinta die aut martis [illegible] sub logia [illegible] dicti loci [illegible] ad cuius instantiam preces, et requisitionem [illegible] de [illegible] pro se et successores suos quoscumque Constituit se manutentorem et principalem relevatorem valentino [illegible] presentibus et [illegible] suos ac [illegible] et acceptantibus [illegible] sequestro contra [illegible] in bonis [illegible] dicti sequestri obligando omnia et singla sua bona mob. et stab. presentia et futura [illegible] manutentorem [illegible] sub eadem obligatione bonorum suorum omnium mob. et stab. [illegible] relevare et conservare promisit [illegible]

Actum [illegible] presentibus [illegible] testibus [illegible]

[illegible]

de [illegible], [illegible] dicti loci [illegible] sequestri [illegible]

In xpi nomine amen, Anno die, loco, et testibus supra proxime notatis [illegible] [illegible] ad cuius instantiam preces, et requisitionem Jacobus quond [illegible] de [illegible] Constituit se manutentorem, et principalem [illegible] valentino quond [illegible] [illegible] sequestri [illegible] pro sequestro [illegible] [illegible] obligando [illegible]

[illegible]

Fideiussio prestita per heredes quondam Leonardi Simeonis de Nerva
[illegible] occasione [illegible] gubernatoris abbatie Rosacensis

In Christi nomine amen. Anno [illegible] indictione quinta die [illegible] Martii [illegible]
[illegible] sub logia com. dicti loci, presentibus ibidem [illegible] ac [illegible]
[illegible] testibus vocatis et rogatis. Ad preces, instantiam et [illegible]
heredum quondam Leonardi Symeonis de Nerva occasione [illegible] eorundem
[illegible] ad instantiam [illegible] Gubernatoris Abbatie Rosacensis Antonius quondam Dominici
Simeonis de Nerva tam pro parte dicti sequestri quam etiam pro eodem [illegible]
Constituit se manulevatorem et principalem relevatorem Andree [illegible]
ac Valentino [illegible] nomine com. et hominum dicti loci [illegible]
obligando omnia et singula eius bona mob. et stab. presentia et futura. Quem [illegible]
[illegible] quondam Joannis Simeonis ac Jacobus quondam Philippi Simeonis de Nerva
duo ex heredibus [illegible] relevare et indemnem conservare a premissis
omnibus sub obligatione [illegible] eorum suorum bonorum mob. et stabilium presentium et futurorum

Fideiussio Blasii Simeonis de Nerva prestita com. et habitantibus dicti
loci pro sequestro super fructibus in brayda [illegible]

In Christi nomine amen. Anno, die, loco et testibus suprascriptis. Ad preces, instantiam et requisitionem
Blasii quondam [illegible] Simeonis de Nerva Antonius quondam Dominici Simeonis de Nerva [illegible]
constituit se manulevatorem et principalem relevatorem Andree [illegible] ac Valentino
[illegible] pro se et nomine ac loco com. et hominum Nerve [illegible] pro sequestro facto
ad instantiam [illegible] super fructibus [illegible] in brayda [illegible] que
[illegible] de Nerva [illegible] promittens relevare dictos com. et homines ab omni [illegible]
[illegible] que pati possent occasione dicti sequestri sub obligatione omnium
et singulorum suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum. Et idem Blasius e converso
promisit indemnem conservare ab omnibus premissis dictum Antonium sub eadem obligatione
omnium suorum bonorum [illegible]. Et etiam promisit dictus Blasius [illegible] suprascriptis predictis, et [illegible]
[illegible] et dictos com., eidem com. et homines Nerve relevare et conservare ab omnibus
sequestris quacumque de causa factis super fructibus eius. Obligando pro premissis omnia
et singula eius bona mob. et stab. presentia et futura [illegible] et [illegible]

Fideiussio [illegible] Simeonis de Nerva [illegible] dicti loci
Anno, die, loco ac testibus suprascriptis

In Christi nomine amen. [illegible] Aloisius [illegible] de Nerva [illegible] ad preces, instantiam
et requisitionem [illegible] Dominici [illegible] Constituit se manulevatorem
et principalem relevatorem Andree [illegible] ac Valentino [illegible] com. et hominum
[illegible] et dictos com. [illegible] pro fructibus sequestratis tam ad instantiam
[illegible] conducto [illegible] tam [illegible]
[illegible] et [illegible] Obligando omnia
eius bona presentia et futura. Quem [illegible] fideiussorem idem Aloisius [illegible]

promisit relevare, et indempnem conservare a premissis omnibus sub pena dupli, ac sub obligatione omnium, et singulorum suorum bonorum mob. et stab. presentium, et futurorum de quibus rogatus etc.

Relevatio [illegible] per heredes quondam Leonardi [illegible] de Roma
Communitati et hominibus dicti loci occasione sequestri contra dictos heredes etc.

In Christi nomine amen, anno, die, loco, et testibus suprascriptis. Vigore mandati [illegible], et requisitionum, heredum quondam Leonardi [illegible] de Roma, Mathias [illegible] [illegible]
felicis de Roma simul et in solidum per se [illegible] manutentores, et principales
relevatores Andree Flavii potestatis, ac Valentino [illegible] [illegible] potestatis, et communitatis
[illegible] pro omnibus [illegible] sequestratis in bonis dictorum heredum [illegible] conductionem
Carnis [illegible] Obligando omnia eorum bona mob. et stab. presentia et futura [illegible]
Ambros [illegible], ac quibus quondam Thome [illegible] cum presentia et consensu [illegible]
[illegible] Matris, et tutricis, duo [illegible] heredibus dicti quondam Leonardi [illegible] promiserunt relevare
sub obligatione omnium suorum bonorum mob. et stab. presentium, et futurorum de quibus rogatus.

[illegible] ad Magdalena [illegible] de Roma [illegible]
Communitati dicti loci occasione sequestri ad [illegible] conductione Carnis.

In Christi nomine amen, anno, die, loco, et testibus suprascriptis. [illegible] presens ad Magdalena
[illegible] magistri [illegible] de Roma [illegible] quondam [illegible] [illegible]
[illegible] manutentorum [illegible] potestatis ac Valentino [illegible]
[illegible] pro omnibus [illegible] conductionis [illegible]
[illegible] [illegible] de Roma [illegible] obligando [illegible]
[illegible] Magdalena promisit [illegible] relevare a premissis omnibus sub obligatione
omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab. presentium et futurorum de quibus rogatus etc.

[illegible] Carnis [illegible] de Roma [illegible]
[illegible] occasione sequestri ad [illegible] ad Lucretie Hieronimiane

In Christi nomine amen, anno, die loco, et testibus suprascriptis. [illegible] quondam [illegible]
de Roma per se et successores suos [illegible] Andree Flavii potestatis, ac Valentino
[illegible] pro communitati et hominibus dicti loci [illegible], et homines relevare, et conservare
ab omni damno, expensis, et interesse [illegible] causa et occasione [illegible]
super fructibus [illegible] de Roma [illegible]
[illegible] heredum [illegible] ad Lucretie Hieronimiane de [illegible]
ad hec omnia et singula [illegible] mob. et stab. [illegible] de quibus rogatus etc.

Relevatio presens per [illegible] de Roma [illegible]
dicti loci occasione sequestri ad [illegible]

In Christi nomine amen anno [illegible] Indictione quinta die [illegible]
[illegible]
[illegible] de eodem loco testibus ad premissa vocatis et rogatis [illegible] quondam Leonardi

Martini incola Remugnani [illegible] ad preces Martini [illegible] de [illegible] [illegible]
manutentorem et principalem [illegible] Valentino [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible]
[illegible] loco et nomine [illegible] [illegible] pro omnibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] obligando omnia sua bona [illegible]
et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] promisit [illegible] [illegible]
de premissis omnibus sub obligatione omnium suorum bonorum mobilium et stabilium presentium et futurorum

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Remugnano ex una
et [illegible] [illegible] de eodem loco Remugnani ex altera.

In Christi nomine amen anno [illegible] [illegible] indictione quinta die [illegible] [illegible]
in thalamo cubiculari domus habitationis mei notarii [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Remugnano ex una [illegible] [illegible]
de Remugnano ex altera, ad arbitrandum, componendum, iudicandum, sententiandum et [illegible] amicabiliter
arbitrandum de litibus et differentiis [illegible] [illegible] easdem partes ex [illegible] causa et occasione cuiusdam
fossati per ipsum [illegible], ut dicitur, facti [illegible] per [illegible] [illegible], et braydam [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per ipsos arbitros viso fossato predicto, et consideratis considerandis Christi nomine repetito [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] dixerunt, et sententiaverunt [illegible] [illegible] [illegible] Condemnaverunt [illegible]
[illegible] ad [illegible] fossatum premissum, per quantum capit brayda [illegible] [illegible] [illegible]
per quantum [illegible] capit [illegible] [illegible] dicunt ipsum fossatum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], declarantes quod [illegible] [illegible] ipse [illegible] per [illegible] ipsam braydam [illegible]
[illegible], ipsum faciat et construat [illegible] ab ipsa brayda per quantum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] salario in [illegible] [illegible] pro singulo solvendo pro dimidia [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] de [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
de Villa [illegible] testibus ad premissa vocatis habitis et rogatis [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] in causa
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. mobilia

In Christi nomine amen, anno [illegible] [illegible] indictione quinta die [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] cubiculari domus habitationis mei notarii [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in causa, quam habet cum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] de [illegible] coram arbitris per partes predictas electis occasione [illegible] sibi in [illegible]
[illegible] [illegible] in loco [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ab ortu [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], a meridie [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], ab occasu [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], a brayda [illegible], a montibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
personaliter constitutus coram me notario [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] de valore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible] [illegible] commissione mihi [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] et [illegible] Carmi de [illegible]

[illegible] dicti loci [illegible]

In [Christi] nomine amen anno [illegible] 1562 Indictione quinta die [illegible] [illegible] rogatus [illegible] Petro [illegible] ac Antonio Carmo de [illegible] ad quorum instantiam et requisitionem ac [illegible] quondam [illegible] de [illegible] constituit se manutentorem [illegible] quondam [illegible] de [illegible] et nomine [illegible] Petro omnibus fructibus ac [illegible] et [illegible] sequestrum [illegible] pro [illegible] et [illegible] ab omnibus [illegible] occasione pati posset sub obligatione omnium suorum bonorum [illegible] et dicti Antonia [illegible] et [illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mob. et stab. [illegible]

[illegible] testibus [illegible] de [illegible]

dicti loci occasione [illegible]

In [Christi] nomine amen anno die loco [illegible] presentibus Josepho quondam [illegible] ambobus de [illegible] rogatus [illegible] de [illegible] [illegible] sub [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] nomine amen anno [illegible]

[illegible] de [illegible]

[illegible]

[illegible] missio facta per Johannem quondam Georgii de Cana Crimenis
(Johanni et quondam Leonardi Georgii de Adegliaco [illegible] consortibus)

In Christi nomine amen anno sue Nativitatis 1502 [illegible] indictione quinta die vero [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] Johannes quondam Georgii de Cergnew incola [illegible] [illegible] [illegible] per se et successores suos quoscunque fecit finem, remissionem et perpetuam quietationem [illegible] [illegible] Leonardi Georgii de Adegliaco presenti, et suis [illegible] et successoribus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ac heredibus [illegible] de omnibus et quibuscunque que modo quocunque petere possit [illegible] de Georgio de Adegliaco, tam pro livellis decursis quam pro capitali, ac [illegible] [illegible] diem hodiernam promittens per se et successores suos quoscunque [illegible] suos et quos nos [illegible] de ulterius non petendo quicquam dictis de Georgio [illegible] occasione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pro quo [illegible] [illegible] sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium [illegible] et futurorum. Actum [illegible] presentibus ibidem Jacobo Fiorino de [illegible], [illegible] Dominico [illegible] [illegible] Claudi de Adegliaco testibus ad premissa vocatis habitis atque rogatis.

[illegible]

(Revocatio [illegible] et appellationis inter [illegible] Guilelmi de [illegible] et communitatem [illegible] ac compromissum inter eosdem super eorum differentiis.)

In Christi nomine amen anno sue Nativitatis 1502 indictione quinta die vero lune [illegible] mensis Augusti [illegible] in curia domus habitationis mei notarii [illegible] [illegible] de [illegible] incola [illegible] sub [illegible], ac Jacobus quondam Angeli [illegible] communis et hominum ville, ac [illegible] quondam [illegible] Chissij incola [illegible] [illegible] dictorum communis et hominum, et [illegible] ac [illegible] [illegible] ac [illegible] [illegible] communis [illegible] [illegible] coram me notario et testibus [illegible] [illegible] [illegible] esse deputatos cum tali commissione a dicto communi et hominibus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] proprio ac quo supra [illegible] [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] illamque [illegible] [illegible] [illegible] esse nullam et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], revocavit, et [illegible] [illegible] super ipsam [illegible] interpositam et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et compromissum [illegible] [illegible] [illegible] de jure [illegible] de facto, ac de jure tantum, et de facto tantum de litibus et differentiis [illegible] eosdem [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] per ipsum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannis Pauli [illegible] notarii [illegible] [illegible] [illegible] Valentinum quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Johannem [illegible] [illegible] electos a dicto communi et hominibus [illegible] [illegible] et de plano, tamquam in arbitros, arbitratores, compositores, judices, et [illegible] [illegible] electos ad [illegible] [illegible], arbitrandum et [illegible] de premissis [illegible], ac [illegible] [illegible] libet, et [illegible] [illegible] [illegible] et determinandum [illegible] de jure [illegible] de facto [illegible] de jure tantum [illegible] de facto tantum [illegible] qualibet die, et in quolibet

[illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] predictum firmum [illegible] [illegible] [illegible] quidquid dictum [illegible] judicatum, et compositum fuerit per ipsos arbitros non dicta [illegible] si dictum et judicatum fuisset per Capita dominorum [illegible] Sub obligatione in solidum omnium et singulorum suorum bonorum [illegible] et stabilium [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] Actum [illegible] presentibus [illegible] quondam [illegible] Simonis de [illegible], ac [illegible] Josepho quondam [illegible] de plaino [illegible] [illegible] testibus ad premissa vocatis habitis et rogatis [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] de [illegible]
[illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] incole Adorgnani [illegible]

In Christi nomine amen anno sue Nativitatis 1502 Indictione quinta die vero [illegible] quinta mensis Augusti Rome in Thalamo cubiculari domus mei notarii. Cum alias [illegible] quondam Augustini Aiuatti de adorgnano nuntiasset [illegible], et heredes Adorgnani [illegible] omnia bona sua [illegible] per eum tenta, [illegible] confraterni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Item vero [illegible] [illegible] nuntiavit eadem [illegible] Baldassio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible], ac [illegible] quondam [illegible] Antonium [illegible] [illegible] quondam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nuntiavit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nuntiavit manu mei notarii sub anno 1501 die vero 15 [illegible] [illegible] [illegible] nuntia [illegible] Et quia in [illegible] eorundem bonorum [illegible] particula [illegible] cum [illegible] [illegible], que usque ad presens servatur per dominum Jacobinum, Nunc vero [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] ducatorum quatuor [illegible] lib. 6 [illegible] pro ducato. Quod totum [illegible] habuit [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] habito [illegible] [illegible] cessit, et transtulit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alia omnia [illegible] ultra cessionem primo loco factam prenominato [illegible], et sibi [illegible] [illegible] sibi possent competere ultra cessionem primo loco factam [illegible] familia della [illegible] de adorgnano [illegible] [illegible] [illegible] per quod [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] voluntatem faciendi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possidendi [illegible] [illegible] et omnem [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] possit [illegible] [illegible] cessionarius in hoc [illegible] in rem propriam [illegible] [illegible], et [illegible] possit [illegible] Cessionem [illegible] Constituens [illegible] [illegible] quod poterat [illegible] cessere ante presentem Cessionem [illegible] [illegible] licentiam dedit accipiendi, et nomine [illegible] legitimam possessionem [illegible] [illegible] corporaliter [illegible] [illegible] ad eum [illegible], et ut in ea publice ponatur, et eum corporaliter [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

et domus soluere [illegible] dni Danielis suprad[ict]i [illegible] Confraternitati de [illegible] [illegible]
congius unius cum dimidio [illegible] congruo tempore et quatenus non soluat [illegible]
[illegible] [illegible] commetus et [illegible]
mandatis cogere dictum Jacobinum ad [illegible] eum [illegible] et domum [illegible]
obstrictis conditionibus dni Jacobini [illegible] de quibus rogatus [illegible] presentibus
[illegible] Simoncini [illegible] Dominico [illegible] de Nerna, ac mag[ist]ro [illegible] Carrano [illegible]

Relatio ad instantiam [illegible] Hier[onymi] Chaynari civis [illegible]

In [Christ]i Nomine amen anno ab eius Nativitate 1562 Indictione quinta die
[illegible] vigesima [illegible] in [illegible] mei not[arii] [illegible] Hieronymo
[illegible] [illegible] quorum [illegible]
[illegible] et [illegible] retulit mihi not[ari]o infrascripto qualiter dic hodierna
[illegible] in manibus [illegible] quond[am] [illegible] Simoncini de Nerna ac [illegible]
Dominici [illegible] de Nerna [illegible] personaliter non reperto intimationem [illegible]
[illegible] munitam, emanatam [illegible] locumtenente [illegible]
[illegible] eisdem [illegible] Dominico [illegible] de Carrano [illegible] et [illegible]
[illegible] quond[am] [illegible] Lucie [illegible] de Nerna [illegible] Hieronymo
Chaynaro virtute [illegible] ad eius [illegible] Et pro ut latius in ipsa intimatione [illegible]
[illegible] manu [illegible] not[arii] [illegible] et [illegible]
[illegible] familiarium [illegible] Dominici [illegible]

[illegible]

[illegible] Josephus et [illegible]

In [Christ]i Nomine amen, anno sue Nat[ivita]tis 1562 Indictione quinta die [illegible] Jovis vigesima
m[ensi]s Augusti actum [illegible] in Thalamo cubiculari domus mei not[arii] [illegible]
[illegible] de Nerna ac [illegible] quond[am] Gabrielis [illegible] de [illegible] et [illegible]
[illegible] amici et Compositores [illegible] Dominicum [illegible] et [illegible]
Valentinum [illegible] de [illegible] et [illegible] promissionem [illegible] altera [illegible]
[illegible] [illegible] ad [illegible] de quib[us] in [illegible]
[illegible] sub die [illegible] 1562 [illegible] et [illegible]
[illegible] et compositores [illegible] per eos de [illegible]
[Christ]i Nomine [illegible] in prima in parte, et [illegible] confirmaverunt, et
[illegible] in [illegible] et [illegible] modo [illegible]
Condemnaverunt [illegible] Josephum et Valentinum ad [illegible] mensi [illegible]
[illegible] dimidio [illegible] hoc anno [illegible] ad annos duos [illegible] in [illegible]
[illegible]

[illegible]

ubi [illegible] Dominicus [illegible] voluntate [illegible] ad [illegible]
[illegible] de quo in premissa [illegible] ad Conducen[dum] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Laurentio [illegible]

[illegible]

[illegible] sequitur [illegible]

1. [illegible] Domini amen anno sue Nativitatis 1502 Indictione quinta die [illegible]

[illegible] nomine suo et [illegible] pro quo de rato promisit [illegible]

[illegible] omnia [illegible] mob. et stab. [illegible]

[illegible] sub obligatione [illegible]

[illegible] Dominico [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

> [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quam premissoni com quolibet [illegible]

[illegible] ad premissa vocatis [illegible]

[illegible] Bartholomei [illegible] de adeglinco [illegible]

[illegible]

In Dei nomine amen anno eius [illegible]

[illegible] in thalamo cubiculari domus mei notarii [illegible]

[illegible]

et ordinauit [illegible] de [illegible]

[illegible] constitutus [illegible]

[illegible] et que [illegible]

[illegible]

omnium et singulorum suorum bonorum [illegible]

Actum ubi [illegible] presentibus [illegible]

[illegible] ac Joanne filio [illegible] de [illegible]

Commictio Jacobi ac [illegible]
de nigolo in manibus Antonii [illegible]

In nomine Domini [illegible]

[illegible] domus mei notarii [illegible]

Jacobus ac Petrus fratres [illegible] de [illegible]

[illegible] se commiserunt debitores Antonii filii [illegible]

[illegible] promittentes in solidum de solutione ad requisitionem [illegible]

[illegible]

Actum ubi [illegible] presentibus [illegible]

[illegible]

... quidem ...

... cum cum hec pacto et ...

... lariostrum intitke ... verbis hec infimius scripta sunt ...

FINIS

[I]nstrumenta quedam extraordinaria [illegible]
runt in pluribus locis non potui de facili trans[illegible]
de originali exemplari, in quibus [illegible]
acta que [illegible], consequenda, pre[illegible]

[Sequ]itur Incipit ordo coordinationis [illegible]

[I]n tractatus [illegible] quod [illegible]
[illegible]

[I]n [Christi] nomine amen, anno sue Nativitatis [illegible]
[illegible]
quod [Johannes] Claudi de ipso loco, [illegible]
[illegible] caballici ac [illegible] capitaneo [illegible]
[illegible] Prizarinorum [illegible] Romanis [illegible]
[Va]lentinus quem [Johannis] Georgii de [illegible]
futurorum [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] anno [illegible] 1567 indictione quinta die [illegible]
[illegible] quondam [illegible]
[illegible]
[illegible] de [illegible]
[illegible] ne, ac stabulo paleis constructis [illegible]
[illegible] Leonardi Carrica [illegible]
[illegible] et [illegible] plures [illegible]
[illegible] Xaverii de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] Dominico quondam Hieronymi Claudi [illegible]
[illegible] et mobilia de [illegible] vocatus [illegible]

In CHRISTI Nomine Amen. Anno ab eius Nativitate millesimo quingentesimo [illegible] quinquagesimo secundo Indictione decima [illegible]

[illegible]

[illegible] duodecim solidos ac pro libris [illegible] ribus, quas [illegible] promisit [illegible]

[illegible]

[illegible] renunopeus pub.[illegible] imperiali auct.[illegible] [illegible] interfuit et in rogatus [illegible] et [illegible] [illegible] in fidem [illegible]

[illegible] i nõie amen

[illegible]

[illegible] de terra [illegible] particula prati [illegible] secon[illegible]

[illegible] prato [illegible] venditorem [illegible]

[illegible] in loco

[illegible] ab ortu usque prati dñi Emptoris [illegible]

[illegible]

[illegible] Nicolao Lorenti, et [illegible] monimentis [illegible]

[illegible] tenere, possidere [illegible] et quicquid voluerit

[illegible] omnibus [illegible] Constituens se dictus venditor nomine Emptoris possidere

[illegible] Emptor possessionem acceperit. quam [illegible]

[illegible] dicto Emptori [illegible] et manutenere

[illegible] venditioni. Et omnia in hoc [illegible]

[illegible] et singula bona sua [illegible] patrum

[illegible]

[illegible] futurorum [illegible] quibus [illegible]

post lapsum [illegible] Georgii [illegible] et Copia

[illegible] quibus [illegible] dominico [illegible]

[illegible] Ulrici de [illegible]aco [illegible]

de [illegible]. Et Petro quondam Fabricii

Et ego Herculus [illegible] notarius [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... ad Iohannem ...

... omnibus in eo contentis ...

... alternatim nomine ...

[illegible]

[illegible]

[illegible] ... in Dei ... [illegible]

[illegible] ... [illegible] ... et

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... omnis ... [illegible]

[illegible] quod ... [illegible]

[illegible] ... Guillermus ... [illegible]

[illegible] ... et ... [illegible]

[illegible] ... dicte [illegible]

[illegible] ... et ... [illegible]

[illegible] ... et ... [illegible]

[illegible] ... et ... [illegible]

[illegible] ... et ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... omnium ... [illegible]

[illegible] ... domum et omnia que nominari [illegible] ... supradicta

confines contentis et dicto bono confinato tam ... [illegible]

et [illegible] Constituunt se dicta ... vendituri nomine

[illegible] ... possessionem accipiendi

[illegible] ... possessionem ... [illegible]

[illegible] ... [illegible]

[illegible] ... et manutentionem ... [illegible]

[illegible] ... sub pena

[illegible] et omnium et ... in hoc instrumento ... et singulorum suorum bonorum mobilium et stabilium

... et sub obligatione omnium et singulorum ...

[illegible] ...



Ego [illegible] ... notarius ... [illegible] ... in fidem

[illegible] ... notarius ... [illegible]

et subscripsi cum signo consueto in fidem [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] de Rufino [illegible]

[illegible] aucm [illegible] Iohannes [illegible]

[illegible] statu [illegible]

[illegible] manu mea [illegible]

[illegible] quod virtute huius [illegible]

[illegible] quam [illegible] de [illegible] intendit [illegible]

[illegible] de [illegible] Iohannes [illegible]

[illegible] liber [illegible]

[illegible] in [illegible]

[illegible] et quicquid [illegible]

[illegible] non [illegible]

[illegible] facti per [illegible]

[illegible] possessionem

[illegible]

[illegible] et manu [illegible]

[illegible]

[illegible] publicus imperiali auctoritate notarius [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
cobi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
nationi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

In Xpi nomine Amen, anno ab eius Nativitate mil[illegible] [illegible] quinquagesimo sexto Indictione xiiij die aut [illegible]
sima, septima mensis [illegible] Actum [illegible] in Thalamo domus mei notarij
[illegible] presentibus [illegible] magnifici [illegible] de [illegible] et
[illegible] [illegible] de [illegible] [illegible] quondam [illegible]
Stellari de Luinasco [illegible] vocatis, et rogatis [illegible] quondam Jacobi
[illegible] de Luinasco [illegible] per se, et successores suos, [illegible] et [illegible]
ducatorum [illegible] pro duc. quod totum pretium confessus
fuit [illegible] et [illegible] recepisse ab ipso [illegible] emptore [illegible]
libras septem sol. quas ibidem pro suplemento habuit in tot [illegible]
expendibili pretio [illegible] [illegible] exceptioni
non habiti dicti pretii et non sic recepti sub [illegible]
Dedit vendidit et tradidit Beltrando quondam dominus [illegible] de
Luinasco ibi presenti, [illegible] pro se et successoribus suis [illegible]
[illegible] campum [illegible] vocatum [illegible] de Xemant, in [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] bona dicti emptoris, et a meridie, ab occasu vero
[illegible] Jacobo [illegible] layzaco, et [illegible] septemtrione
[illegible] nominatum [illegible] et [illegible]
[illegible] quodam [illegible] nominatum [illegible] et [illegible]
[illegible] et [illegible] [illegible]
[illegible] omnia ipsa bona [illegible] et intra predictos Confines continentur
[illegible] insuper cum quibuslibet [illegible] pro eo, et super eo [illegible] debitis
[illegible] suis [illegible] publicas [illegible]
[illegible] dictus venditor nomine dicti Emptoris Possidere [illegible]
bonum donec [illegible] intraverit, possessionem [illegible] intrandi
licentiam ei dedit, et Contulit [illegible] Promisit dictus venditor per se [illegible]
dicto Emptori [illegible] pro se [illegible] de legitimis [illegible] et manutentione
[illegible] et [illegible] Contentorum sub
[illegible] sub obligatione [illegible] Campi Siti in [illegible]
[illegible] in loco dicto el Camp dele [illegible] de [illegible]
[illegible] ab ortu [illegible] viam publicam, a meridie [illegible] dictum venditorum
et ab occasu, a montibus vero [illegible] bona Canonicorum de [illegible]
et plures [illegible] [illegible]

Pro premissis [illegible] [illegible] pro [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] instrumenti [illegible] [illegible] [illegible] omne
[illegible] quibuscumque [illegible] [illegible] debent [illegible] et
[illegible] [illegible] erit [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] omnes [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] not[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et in notam [illegible] [illegible]

[illegible] ironne
[illegible] et
[illegible] Agaët
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RESTAURATORE
Angelo Pandimiglio
Roma
li . . . .

re ma : ad dicen. laudandu arbitrandi arbitramentandi sententi
yaemnadu de et sub litte distictia inter dictas partes uertenti
occasione denarior que ipsu Berthossiu habitor in dicto ualentin
et per ipsum Berthossiu negador pro ut ipse partes ore tenus
scripturas cora nobis asserebant etc unde Cognita per nos partiu
uoluntate ac auditis ipsis partibus in Cotradictorio iudicio alter
ctibus cora nobis sup premissis et uolentes igitur dictas partes
qualibet eor ad cocordia et bona pace reducere et ab illis tollere
omne materia litigandi ita ut eor parcatur laboribus et expensis
eligentes uia arbitrator et amicabilium compositor et Comun
amicor etc Christi noie uirginisque matris et totius curie Cele
stibus inuocatis dicimus laudamus sententiamus arbitramur arbi
tramur precipimus diffinimus et codemnamus pro ut infra etc
primis precipimus quod dictus ualentinus debeat et teneatur dare
soluere solidos septem dicto Btossio ad suplimentu octo librar qu
habuit sup quoda Bayorzio ut dr constare manu Egi S Allo
parth nor mc^mi^ sile anno et die ut in psto absoluendo
partes ab expes in dicta causa factis preter quod dictus ualent
teneatur soluere ultima condemnatione Capitaneo et dicim
sententiamus ac codemnamus dictas partes ad obseruatione h
sententie sub pena iuris stante eo quod iurarunt inuiolabilit
obseruare quidquid per nos arbitratu erit et ita dicimus sententia
arbitramur etc

taxato nobis salario in solidos decem pro singulo pro dimi
soluendo etc

Pntib ntc. q. Iacobi Luchini de gualso et petro q. Iacomi
de gualso tibus uocatis et rogatis etc de et super quibus
rogatus etc

Centimetres
Inches
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black

... datis mtl
... ua dir uere
... sub quod